TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. P_MSS_1041_I

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

I

Friuli
Processi
del Sec. XV.

1041

T

uli
ccessi
c.XV.

1429

25 giugno

1

1429

Hermannus [illegible] [illegible] auctoritate apostolica [illegible] [illegible] deputat[us]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Propter [illegible] dilecti Jacobinoti pictoris [illegible] Venetiis nobis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] obligatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pro labore
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nobis
[illegible] [illegible] [illegible] Jacobus Francisci [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Antonius
[illegible] [illegible] Venetiis et Antonius [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Et vos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] vobis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quatenus infra dies [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] eidem Jacobinoto [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mandato [illegible] [illegible]
[illegible] vos [illegible] coram nobis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] legitime [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Datum Venetiis [illegible] Aprilis [illegible]

Quietatio facta per [illegible] [illegible] per Paulo [illegible]
pro [illegible] Antonio [illegible] [illegible]
[illegible] die [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad
marcellu [illegible] fuerunt [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] / [illegible] quale facta per [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] die [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] paulo [illegible] Nicholao not[arius]
[illegible] mathio not[arius]

Processus cause vertentis inter Johannem cortes de
Imperio Cadubey, Et comunitatem ville Amelisy

[illegible]

In xpi nomine amen. Infrascripta sunt acta gesta et actitata in causa sive questione per Johannem dictum cortes quondam Jacobini de Imperio Cadubrii contra et adversus homines et Comunitatem ville Cimolasii districtus Monasterii Sextensis mota et intentata de et super certis nemoribus ut dicitur per ipsam Comunitatem Cimolasii dicto Johanni cortes locatis et affictatis. Coram Nobili viro ser Gotardo quondam ser Johannis de portunaonis honorabili p[ro]. Federico in xpo patre et domino domino Federico dei gratia Abbate Monasterii Sextensis, honorabili Gastaldione dicti Monasterii et suis Juratis. Scripta quidem per me Johannem quondam magistri Mathei Varotarii de Vetino publicum Imperiali auctoritate notarium et eiusdem domini Abbatis Cancellarium, de mandato et Comissione prefati domini Gastaldionis et Juratorum dicti loci, Consensu nostro et requisitione partium predictarum diebus locis et horis [illegible] describendis

Tenor litere prohibitionis transmisse de communi et hominibus ville Cimolasii ad instantiam dicti Johannis cortes sequitur et est talis.

a tergo dicte litere — Dilectis nostris hominibus et Comunitati ville nostre Cimolasii.

Tenor intrinsecus dicte litere prohibitionis. — Frater Federicus dei gratia Abbas Sextensis dilectis nostris de villa nostra Cimolasii Salutem. Comparuit coram Nobis Johannes cortes de Imperio Cadubrii presentium ostensor et cum querela exposuit quod licet ipsi Johanni et eidem ser Antonio pilon de Valle Sancti Martini de Cadubrio locata fuissent per vos certa nemora, tamen idem ser Antonius ipsum Johannem in socium dicte locationis accipere recusavit et de presenti recusat, in dampnum non modicum ipsius Johannis dicentis fuisse principale in dicta locatione. Quare vobis per presentes mandamus, quatenus visis presentibus, debeatis

dicto fratri Antonio inhibere tunc de cetero audeat vel presumat incidere
aliqua ligna in dictis nemoribus absque dicto Johanne eius socio
presentium quod idem Johannes predicta coram Nobis se obtulit
[illegible]
[illegible]
nostro mandato et Inhibitiones per vos fienda reputavit seu
putaverit se indebite gravari Compareant de die lune
proximam ventura ad octavam in monasterio nostro Sexten coram
nobis quam sibi ministrabimus Justicie complementum. Datum in
monasterio nostro Sexten die [illegible] mensis Junij Millesimo
quadringentesimo nonagesimo Indictione septima

Citacio [illegible]

(Ex parte Reverendi in Christo patris et domini domini Federici dei gratia
[illegible]
Ad instantiam et petitionem Johannis [illegible] de Imperio Cadubey
Decano hominibus et Comiti ville Comolasy districtus
monasterij Sexten quatenus de die Jovis proxima ventura
ad octavam legitime comparere debeant Coram prefato
domino Abbate vel eius vicegerente in dicto monasterio
Sexten ad dicendum et allegandum causam iustam et rationabilem
siquam habent quare ipsi decanus et homines et Comites non
debeant [illegible] Instrumentum [illegible] ipsi
Johannes [illegible] per dictos decanum homines et Comitatum Comolasy
[illegible] locuturus secundum pacta [illegible] inter dictos decanum
homines Comitatum et Johannem [illegible] habita et firmata. Necnon
ad dicendum [illegible] allegandum [illegible] iustam [illegible]
siqua habent quare dictus Johannes [illegible] non debeat laborare
[illegible] et incidere in dictis nemoribus [illegible] presentium per
dictos decanum homines et Comitatum locatis et affictatis
Alioquin si in dicto termino non comparuerint procedetur prout
iuris erit [illegible] seu absentia predictorum non

obstante. Datum in Monasterio Sexten die quinto mensis Julii millesimo quadringentesimo vigesimonono Indictione septima.

Millesimoquadringentesimo vigesimonono Indictione septima Die Jovis quartodecimo mensis Julii inter nonam et vesperas hora. Actum in Monasterio Sexten sub turri porte [illegible] Nobilibus viris [illegible] Jacobo [illegible] Ytaldo [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] notario de [illegible] [illegible] [illegible] dicti Monasterii testibus et aliis [illegible]. Coram Nobili viro [illegible] Corrado [illegible] Johannis de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicto [illegible] et [illegible] Johannes [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] Juratis dicti Mon. Sexten ad jus reddendum pro tribunali sedentibus Comparuit Johannes [illegible] de [illegible] Cadubrii dicens et exponens qualiter ipse fecerat citari ad presentem diem et horam homines [illegible] vallis Comolasii ad faciendum sibi justitiam locationis alias ipsi Johanni facte de certis nemoribus in [illegible] vallis Comolasii ad certum tempus sub certa [illegible]. Quare petit compelli Antonium [illegible] et [illegible] de Comolasio ibidem [illegible] Comune comparentes ad [illegible] sibi [illegible] justitiam locationis [illegible] manutenendum sibi [illegible] [illegible] [illegible] pacta [illegible] [illegible] et firmata. Ex adverso autem dicti Antonius et [illegible] nomine dicti Comunis petierunt ipsum Johannem compelli ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] eo quia non erat vicinus [illegible] forensis. Ad quorum instantiam petente dno Castaldione quid juris [illegible] fuit per dictos juratos quod [illegible] debeat [illegible] [illegible]. Qui quidem Johannes ibidem [illegible] [illegible] obligavit omnia sua bona mobilia et immobilia [illegible] [illegible] [illegible] tale quod ipsis Antonio et [illegible] in [illegible] foret in aliquo

[illegible] petit compelli [illegible] ad faciendum sibi justitiam locationis [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] petunt compelli actorem ad [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Actor promittit de rato [illegible] [illegible] obligat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et expensis [illegible] in [illegible].

[illegible] in causa [illegible] presenti [illegible] licet [illegible] sit pro
dicto nomine vendi facere et incantari ubi [illegible] apud
[illegible] de bonis ipsius Johannis cortes et presertim in Cubizio in
Emolasio in utroque, Et generaliter in omnibus locis ubicumque pre
[illegible] non obstante aliqua contradictione dicti Johannis. Et versa
vice dicti Antonius et Brunus obligantes ad hec omnia
ipsorum bona promiserunt quod dictus Comes ad omnem requisitionem
dicti Johannis [illegible] acta per ipsos facta et fienda in dicta causa
Et demum instantibus ad hoc dictis Antonio et Bruno dicto
nomine limitatus fuit terminus ipsis ad producendum unum
Advocatum ad hoc informatum super dicta causa, Et ad pro
cedendum ulterius in hac causa, de die sabati proximi ventura
ad vigesimaseptimam diem idest proximi [illegible] premissa
per dictos Antonium et Brunum [illegible] protestatione de expen
factis in hac causa et fiendis in posterum

Millesimo et indictione predictis die sabati sexto mensis Augusti
inter nonam et vesperas circa horam, Actum in Monasterio
[illegible] sub turri porte dicti Monasterii, presentibus
Zanono filio petri pine, domino [illegible] del pina de Bagnazola,
Antonio notario de dicto loco et Geronimo [illegible] dicti Monasterii
testibus et aliis pluribus, Coram Nobili viro [illegible]
[illegible] Johanne [illegible] [illegible]
[illegible] petro pina, [illegible] Johanne [illegible] et [illegible]
Leonardo [illegible] Iuratis dicti loci ibidem in Iudicio ad
Iura reddendum pro tribunali sedentibus. Comparuit Johannes
cortes de [illegible] Caduliy in termino sibi ad presentes diem
et horam statuto et assignato, Et eisdem satisfaciendo
accusavit contumaciam procuratorum [illegible] de Emolasio non
comparentium in dicto termino, Et in eorum contumaciam
petiit, petitionem suam primitiam valliduum et executioni

mandare, Et dictos homines et comunitatem compelli ad manu
tenendum et libere consignandum ipsi nemora eidem locata
Et hoc secundum pacta et conventiones inter eos facta, necnon in
expensis legitime factis condempnari. Ex adverso autem comparuit
Antonius Barbanellus de Cimolasso, dicens nomine dicte comunitatis narrata prout
narrabant et fuerat narrata per dictum Johannem non esse vera
Et petita prout petita fieri non debere, Cum constet clare
ipsum Johannem rennuisse dicta nemora dictis hominibus
et comunitati ville Cimolassi aut alicui ipsorum nomine dicte comunitatis
ipsa autem et homines teneri ad petita neque in expensis
condempnari debere. Ipsa autem vice replicando dictus
Johannes contra dixit quod dictus Antonius dicere debebat
de procuratorio et sindicatu dicte Comunitatis si comparebat nomine
dicte Comunitatis aliter non intendebat intrare litem litigium
cum ipso cum non posset comparere pro ipsa Comunitate absque mandato
Ad que respondendo dictus Antonius dixit quod comparebat tamquam
nuncius dicte Comunitatis specialiter ad hoc missus Et ideo non
obstare allegata per ipsum Johannem quia volebat promittere de rato
pro ipsa Comunitate, et obligare omnia sua bona quod ipsa ratum
habebit omnia per ipsum in dicta causa fienda. Et demum post
multa instante dicto Johanne, sententiatum fuit per dictos
Assessores habita super matura inter eos deliberatione, et prehabito
pleno consilio bonorum hominum quod postquam dictus Antonius
non docebat de procuratorio vel sindicatu dicte comunitatis, et non
erat sindicus dicte Comunitatis quod ipse non poterat comparere
pro ipsa Comunitate, Et subinde condempnaverunt ipsum comunitatem in expensis
predictis termini quas illico taxaverunt in libris quatuor
pro expensis factis per ipsum Johannem eundo in itinere
et consiliis eorum datis per ipsum advocato et solutis duobus dictis notariis
pro presenti termino. Cui quidem condempnationi et taxationi predicti

Pro parte Rei allegatur petitum fieri non debere.

Actor replicando dicit quod procuratorium vel sindicatum Rei probet docendo.

Nuntius Rei dicit velle promittere de rato pro Comunitate. Cum Lipsi... petit admitti ... ad probandum in ea.

Ad instantiam Actoris et per principalem sententiam condempnatio et condempnatur in expensis presentis termini.

Pro parte ... non consentit dicte condempnationi et protestatur quod liceat ipsis appellare a dicta condempnatione.

quatuor librarum [illegible] presbiter Antonius nomine dicte Comunitatis non consensit, dicens predictas expensas non venire prestandas per sibi dicto nomine ac cuicumque speciali et legitimo nuncio dicte comunitatis quemcumque liceat et licitum sit appellare apelle ad Reverendum patrem dominum Abbatem Sextensem super huiusmodi taxatione expensarum, cumque dicto nomine neque dicte Comunitati non currit tempus prosequendi dictam appellationem. Cui quidem protestationi dictus Johannes non consensit

Introductum [illegible] millesimo et indictione die autem Jovis primo mensis Septembris inter nonam et vesperas hora causarum. Actum in Monasterio Sextensi sub turri porte dicti Monasterii presentibus Nobilibus viris [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] Francisco de [illegible], et discretis viris presbitero Antonio notario de [illegible] [illegible] de [illegible], et [illegible] [illegible] dicti Monasterii testibus et alijs pluribus [illegible] in multitudine [illegible]. Coram Nobili viro [illegible] [illegible] [illegible] Johannis de [illegible] honorabili Castaldione Sextensi [illegible] petro [illegible], [illegible] leonardo [illegible], [illegible] [illegible], et [illegible] [illegible] [illegible] Juratis dicti loci ibidem in Judicio ad jura reddendum pro tribunali sedentibus. Comparentibus Johanne [illegible] de [illegible] Cadubrii [illegible] [illegible]. Et presbitero Antonio notario [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Antonio [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nomine dicte Comunitatis [illegible] [illegible] alia [illegible] ad docendum et fidem faciendam de dicto [illegible] [illegible] dicte comunitatis produxerunt ibidem [illegible] publicum [illegible] [illegible] Instrumentum, scriptum et publicatum sub signo et nomine presbiteri Jacobi [illegible] [illegible] Alexandrini de plebe Cadubrii publici Imperiali auctoritate notarii. Sub [illegible]

[illegible]

Millesimo indictione die iii vigesimaquarta mensis Augusti cum
ita spectabilis vir dominus paridus (?) suo nomine honorabilis capitanei
Cadubrii de fama et sufficientia suprascripti per Iacob notarium quorum
tenores inferius describuntur. Post que instrumentis dictis per

[margin: capitum ... vel ... antonius]

Antonio pilon et Antonio belzanni sindicario nomine predicto
consensu non dicti Johannis cortes exhibite instrumento / prefati domini iurati
pronunciaverunt ipsos ser Antonium pilon belzani et Antonium belzanni
legitimos fore dicte Communitatis sindicos et procuratores / sufficiensque

[margin: ... petitionem ...]

habere mandatum. Et satisfaciendo termino hodierno prefatus
Johannes cortes produxit ibidem et dedit in scriptis petitionem sub
tenoris inferius descripta. Qua petitione ibidem per me notarium lecta
et vulgarizata ad instantiam dictorum ser Antonii pilon et
Antonii belzanni dicto nomine de voluntate et consensu dicti

[margin: Sindici ... dicunt non ... petitionem ... et petunt ...]

Johannis cortes per ipsum ser Antonius pilon et Antonius belzanni
dicto nomine dixerunt non consentire productioni dicte petitionis
cum ipsi dicto nomine non intendunt ullo modo intrare litigium
cum dicto Johanne / nisi prius idem Johannes ydoneam prestet
securitatem de pendo iuri et de expensis cum ipse sit forensis
et non habeat aliquid sub dominio et iurisdictione spectante / Cumque
secundum formam statuti dicti monasterii forenses facientes citari vicinos
et subditos dicti monasterii teneantur et debeant prestare securitatem alias
non debeant audiri / quod statutum exinde dicti Sindici dicto

[margin: Ipse replicat et dicit quod alias fecit securitatem in bonis ...]

nomine per eorum iure producebant. Ad que respondendo idem Johannes cortes
dixit minime teneri ad predicta ; ex eo quod alias ... instantia ... instrumentum
per Brunetti et ser Antonii ... comparentium nomine dicte Communitatis in
termino ... prestitit securitatem / suo nomine et
... secundum ... dicti monasterii. Quibus sic

[margin: ... dicunt ...]

partibus instantibus, dictis ser Antonio pilon et Antonio belzanni
dicto nomine et dicentibus predictam securitatem non valere, cum ipsi
homines non fuerunt legitimi per dicta Communitate quia non erant
sindici dicte Communitatis et non poterant accipere ipsam securitatem
per ipsa Communitate neque promitte de rato per ipsa Communitate / tandem replicante

nō Joh̄e et dicente ipsos homines fuisse iniuos spales dicte Comitatis et fuisse [illegible] [illegible] [illegible] ip [illegible] potuisse sepe dicte seruitute nomine dicte Comitatis. Sentētia fuit quod dictus Johānnes [illegible] de nouo debet [illegible] seruitutem, attento maxime quod
processus antea factus nullius valoris existit, et attento quod de nouo inchoat processus dicte litis per Sindicos dicte Comitatis

Primum quod actor de nouo [illegible] [illegible]

Actor se appellat a [illegible] [illegible]

A qua sententia et omnibus in ea contentis dictus Johannes sentiens se grauatum timens in posterum et [illegible] posse uiua voce prouocauit et appellauit ad Reuerendum in Christo patrem et dominum dominum Fridericum dei gratia Abbatem Monasterii [illegible] dicens se esse [illegible] aggrauatum ex eo quod ipse alias [illegible] seruitute in bonis suis secundum formam Statuti [illegible] [illegible] quam seruitutem ipse Antonius pendini et [illegible] [illegible] nomine dicte Comitatis [illegible] acceptauerunt, [illegible] quod [illegible] eius appellatione pendente nichil debeat innouari. Quamquidem appellationem dicte dominus [illegible] admiserunt in quantum de Jure tene[illegible] et alio non. Assignantes sibi terminum septem dierum ad prosequendum ipsam et decernendum de ipsius [illegible]. Cuiquidem appellationi [illegible] Antonius [illegible] et Antonius [illegible] dicto nomine non consenserunt dicentes eam admitti non debere cum de Jure non debeat vocari appellatio sed interlocutoria, cumque a tali interlocutoria appellari non liceat secundum formam constitutionis [illegible] sub rubrica [illegible] casibus appellari non licet. Quam constitutionem [illegible] [illegible] [illegible] per Jure suo

admittit appellationem et assignat terminum [illegible] ad prosequendum [illegible]

[illegible] [illegible] appellatione allegant [illegible] [illegible]

Tenor vero Sindicatus hominum et Comitatis ville [illegible] ut supra [illegible] sequitur et est talis.

Sindicatus [illegible]

In Christi nomine amen. Anno natiuitatis eiusdem Millesimoquadringentesimonono, Indictione septima, die vigesimaquinta mensis augusti. In villa et [illegible] [illegible] apud Ecclesiam dicti loci, loco solito congregationis, presentibus Stephano

thomasii de maria de villa de Clot, domino deto dicti loci, et
petrobono de monat quondam danielis chazarini dicti loci testibus
ad hec infrascripta specialiter habitis vocatis et rogatis et aliis quampluribus
Ibique congregatis hominibus et personis universitatis Comunis et regule
de Cmolasio more solito, ad infrascriptos sindicos et procuratores
eligendos et constituendos, ubi erant ultra quam due partes vz
prudens vir ser Brunettus quondam dinet de thome honorabilis
decanus dicte universitatis et comunis Cmolasii, ser Anto
nius de burbandello Iuratus dicti loci, et ser Andreas quondam
ser Simonis Smith Iuratus universitatis et comunis predicte
ser Zacharias quondam ser Mathei, Antonius quondam pery
petrus morgen franciscus de crescent Nicolaus quondam
dicti pery, daniel eius frater, Iacobus quondam Zanetti
Antonius filius quondam belzanni, Iohannes pagnon filius
quondam varnery, Varnerius filius quondam bumary
Iohannes de peran filius Antonii de peran Iacobus de
thome dicti loci, Antonius filius Iohannis Andrea, Daniel
de spiono Antonius Andree de percada et Iacobus
filius gogni, omnes de Cmolasio predicto predictis duorum
ac Iurati maioris ville universitatis regule et comunis predicte
et ceteri homines et persone supranominati ibidem presentes pro seipsis
ac vice et nomine aliorum ceterorum vicinorum et consortium ibidem
absentium unanimiter et concorditer ipsorum nemine discrepante
omnibus modo, via, Iure, ordine et forma quibus melius
et efficacius fuerunt et potuerunt tam de Iure quam de
consuetudine, fecerunt constituerunt elegerunt ordinaverunt
et creaverunt Nobilem et prudentem virum ser Antonium
pillonii notarii de Nogniedo vallis sancti Martini de Cadubrio
ibidem absentem tamquam presentem, necnon prudentem iuvenem
ser Antonii de belzanno de Cmolasio predicto ibidem
presentem volentem et consentientem et unumquemque ipsorum insolidum

Ita quod occupantis condicio potior non existat, sed quod unus ipsorum
incepit, alter mediare prosequi finireque valeat suos et totius
ville et universitatis [illegible] veros et certos nuncios
actores factores negociorum suorum gestores legitimos sindicos
procuratores speciales et generales, specialiter in quadam lite causa
et questione quam habent vel habituri sunt cum Johanne
Priorato Johanne Cortes de Ampiaco Cadubrii, Et generaliter
in omnibus et singulis aliis corporis et dicte universitatis et
Ceteris causis litibus querelis controversiis et questionibus quas
habent seu habere videntur et possint aut habituri sunt, cum
quibuscumque hominibus et personis communi collegio et universitate
causis et actionibus quibuscumque tam in agendo quam in defen
dendo, Specialiter coram venerabili viro domino Federico
Dei gratia dignissimo Abbate Sextensi, Et generaliter coram
quocumque alio Judice et Rectore tam Ecclesiastico quam seculari
ordinario, delegato vel subdelegato dato vel dando, depu
tato vel deputando et quocumque Judice competenti, Ad agendum
petendum defendendum et libellum seu libellos et
petitiones quaslibet offerendum, respondendum protestandum
opponendum excipiendum replicandum triplicandum
et quadruplicandum, litem seu lites contestandum, de calumpnia
iurandum, veritate dicenda ac quodlibet aliud genus liciti
sacramentum in animas dictorum constituentium prestandum, ponendum
et articulandum, ac positionibus et articulis partis alterius
respondendum, terminos et dilationes petendum, securitates
prestandum, Judices et notarios eligendum et recusandum
suspectos et confidentes dandum, testes quoque et instrumenta
iura et probationes quaslibet producendum et contra producta per
partem adversam dicendum opponendum sententias in causis
concludendum, allegandum et allegari faciendum, allegata

respondendum, sententiam seu sententias tam interlocutorias quam diffi
nitivas audiendum et ab eis vel ab eis si opus fuerit et
gravamine quolibet appellandum, appellacionesque semel bis
et instanter instantius et instantissime petendum, reddendum
appellacionem et appellationes prosequendum, Sindicos et procura
tores unum et plures insolidum et quemlibet eorum pro se loco eorum
substituendum substitutosque revocandum, et procuracionis
seu Sindicatus officium in se resumendum, presenti tamen
mandato seu Sindicatu semper in suo robore permanente,
Item ad guerendum et compromittendum, transigendum finem
remissionem et pactum de ulterius non petendo faciendum
Debitoribus ipsorum constituentium et dicte universitatis cum clausulis
opportunis Et generaliter ad omnia alia et singula faciendum
gerendum procurandum et libere exercendum tam in
iudicio quam extra in premissis et circa predicta quod quilibet
bonus et legitimus Sindicus et procurator facere gerere
et procurare ac exercere posset potest seu que merita causarum
exigunt et requirunt eisque utilia videbuntur, et que
ipsimet constituentes facere, gerere, exercere et procurare possent
si personaliter interessent etiam si talia forent que mandatum
exigerent speciale Et pro premissis omnibus et singulis observandis
et adimplendis factis et fiendis per ipsos vel aliquem eorum
et in eorum mandatis, et dispensandis, limitandis et declarandis
et eorum constituentium quolibet quicumque et qualitercumque possit
et valeant dicti Sindici et procuratores, seu eorum unus vel plures
quemvis vel substituendi ab eis obligare et obnoxios facere
et abstringere sub quibuscumque obligationibus et penis et eorum
cuiuslibet ipsorum et totius universitatis et communis predicte bona
mobilia et immobilia generaliter obligare et ypothecare. Dantes
et concedentes presenti constitucione dictis eorum Sindicis et

par tenebus a[illegible] et s[illegible] substituendis ab eis, plenu
liberum speciale et generale mandatum, cum plena libera et generali
administratione in premissis omnibus et singulis faciendi et procuradi
et alia omnia faciendi ut supra est expressum. Nec non
promittentes michi notario infrascripto ut publice persone stipulanti
in futurum, se perpetuo firmum ratum et gratum habere tenere et
observare quicquid per dictos eorum sindicos et procuratores suos et
unumquemque eorum aut aliquem substituendum vel substituendos
ab eis, actum factum gestum, procuratum, petitum, exactum,
receptum et quietatum fuerit in predictis et circa predicta et quolibet
predictorum. Et volentes predicti constituentes et quilibet eorum
prefatos sindicos et procuratores suos et unumquemque eorum ac
substituendum seu substituendos ab eis ab omni onere satis
dandi relevare, ipsos et quemlibet ipsorum exinde relevantes
promiserunt michi notario infrascripto stipulanti de rato habitione
et iudicato solvendo in omnibus et singulis suis
clausulis necessariis et opportunis sub ypotheca et obliga-
tione omnium suorum bonorum ipsorum constituentium et predicte universi-
tatis presentium et futurorum et refectione damnorum et expensarum
litis et extra. Insuper contulerunt michi notario infrascripto dictis
constituentes licentiam plenariam et auctoritatem conficiendi ad
plenum hoc dictum sindicatus instrumentum quo melius et fortius
et validius fieri potest ad omnem sapientis consilium [illegible]

Ego Jacobus filius ser Alexandrini de plebe Cadubrii
publicus imperiali auctoritate notarius, predictis omnibus
et singulis suprascriptis interfui, et ea scribere rogatus
fideliter scripsi

Tenor vero littere testimonialis de firma suprascripti ser Jacobi notarii ut supra
per dictos sindicos presentate talis est.

[illegible]

V[illegible] visio 7 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
quibuscumque aliquibus condicionis 7 status existant ad quos presens
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Nos Paris [illegible] Capitaneus Cadubrii [illegible] quod Jacobus
filius quondam Alexandrini de plebe Cadubrii qui scripsit et in
publicam formam redegit quoddam Instrumentum sindicatus [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] thome [illegible] [illegible] [illegible]
comitas de Candelso fecerunt 7 constituerunt discretum virum quondam
Antonium [illegible] de [illegible] 7 [illegible] Juvene quondam Antonii
de Belzan eorum sindicos 7 [illegible] in causa quam habent seu
habituri sunt cum Johanne Cortes de Ampezo sub millesimoquadringentesimo
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] augusti
est notarius bone reputationis 7 fame [illegible] tabellionatus officium
in Cadubrio publice exercens cuiusque scripturis publicis
7 [illegible] fides plenaria 7 indubia adhibetur In cuius rei
testimonium has fieri jussimus 7 sub impressione sigilli nostri
[illegible] [illegible] [illegible] beati Marci evangeliste. Datum in
plebe Cadubrii die [illegible] augusti [illegible] septima indictione

Tenor vero petitionis [illegible] Johannis Cortes [illegible] [illegible] talis
esse dignoscitur

Petrus Tolin [illegible] [illegible]

Coram vobis Nobili viro quondam [illegible] de [illegible] Castaldione
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Comparet Johannes Cortesius de Cadubrio exponens quomodo [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] cum Comunitate 7 hominibus ville Candelsi
de emendo eius nemora ipsius Comunitatis 7 emit ad [illegible]
duodecim annorum in [illegible] ducatorum decem pro quibus annis
In quibus dum ipse cepisset laborare dicti homines 7 comitas
[illegible] [illegible] fecerunt quod non debet laborare nec se impedire
in dictis nemoribus [illegible] vendiderunt et vendicionem sibi
[illegible] factam in sui magnum dampnum 7 [illegible] [illegible]

[illegible] ipse petit predictus Johannes per vos dominos Castaldiones [illegible]
[illegible] in [illegible] cogi et [illegible] debere ipsos homines
[illegible] comitatem Cividatensis ad manutendum sibi venditionem
dictorum nemorum dicto Johanni factam, et ad dandum et reficiendum
sibi pro suo damno annuo et interesse ducatos quinquaginta auri
pro quolibet anno usque ad suum terminum decem annorum, producens
hanc suam petitionem non in formam libelli sed simplicis
petitionis et posse apud acta. Non astringens se ad
probandum nisi que sufficiat sibi pro victoria obtinenda
protestans de damnis et expensis hactenus factis, quas facit
de ducatis [illegible] auri et protestatur de in posterum fiendis
Salvo sibi iure addendi minuendi [illegible] alio suo iure.

Tenor autem statuti Monasterii Sexten ut supra producti talis est

Rubrica statuti producti per utrasque partes

De forense faciente citari vicinum debente respondere eidem vicino coram domino Castaldione

Statutum Monasterii Sexten super [illegible]

Item si aliquis forensis aliquem de Monasterio Sextensi
vel districtu citari fecerit et ab ipso aliquid petierit in iudicio
et ipse de Monasterio Sexten etiam ab ipso aliquid petere
voluerit, teneatur ille forensis coram Castaldione Monasterii
Sexten respondere sibi et satisdationem prestare, de eo de quo
fuerit condemnatus et de expensis, alias non audiatur. Et hoc si
ipse de Monasterio Sextensi statim a principio cause ab ipso
forense petere incepit aliquid, alias non. Et intelligatur isto casu
petere in principio semper antequam forensis super sua petitione
aliquas probationes induxerit.

Item quod ubicumque fit mentio de satisdatione intelligatur
quod prestetur cum fide vel datis pignoribus.

Tenor constitutionis ut supra per dictos sindicos producte talis est

[illegible]

De appellationibus et in quibus casibus appellari non licet

Constitutio partis

Constitutum et ordinatum quod a sententia lata in causis vertentibus coram
domino potestate vel eius vicario super summa quinquaginta librarum
vel ab inde seu per executionem earum quinquaginta vel inde infra
nullatenus audiatur appellatio neque agere de nullitate contra sententiam
executionem mandet. Item ab interlocutoriis latis quandocumque
in diffinitivis causis [illegible] appellans quis nullatenus audiatur
nisi et tali interlocutoria vel tali gravamine quod preiudicet
causa negotio principali, et utrum paret preiudicium negotio
principali vel non stet declarationi assumptam, et siquidem
declaraverint appellationem partis esse eo quod paret preiudicium negotio
principali, tunc suspendi debeat in processu cause principalis donec
dicta appellatio causa fuerit determinata, a sententiis non diffinitivis
latis super summa maiori quinquaginta librarum vel rem maioris
extimationis, licitum sit unicuique appellare, dummodo non sit
talis causa in qua procedi debeat ex forma constitutionis summarie
simpliciter et de plano sine strepitu et figura iudicii, vel sit
causa talis qua petuntur dotes vel repetuntur vel etiam si petuntur
[illegible] [illegible] et aspectu vel in causa exsecutione
vel causa [illegible] iustitiam [illegible] [illegible] vel depen[illegible]
et predictis [illegible] et istis nullatenus [illegible] principaliter audiatur
appellans de nullitate agere volens, et hoc habeat locum et
in pendentibus causis et futuris

[illegible]

Supradictis millesimo et indictione die vero lune primo mensis Septembris
[illegible] in monasterio Sextensi sub [illegible] porte dicti Mon[asterii]
presentibus Reverendo in Christo patre et domino domino Federico dei
gratia Abbate Sextensi, Nobilibus viris ser Iacobo [illegible] ser
et ser [illegible] [illegible] ser [illegible] his duobus de Strogliarcha
et paulo de marigniana testibus adhibitis ad hec et aliis
[illegible] honorabiles viri ser Antonius pilon nomine de Nogaredo
vallis [illegible] Martini Caduby, et Antonius [illegible] de
villa [illegible] [illegible] sindici [illegible] sindicario
et procuratorio nomine hominum et communitatis ville [illegible] [illegible]

[illegible] pociter substituendi loco eorum unum et
plures sindicos et procuratores prout de dicto eorum mandato constabat
quodam publico sindicatus instro, scripto et publicato sub signo
et nomine ser Jacobi filii ser Alexandrini de plebe Cadubrii publici
imperiali auctoritate notarii sub instantibus millesimo et indictione die vero xxiiii^ta
mensis augusti suprascriptis anno [illegible] in nomine instrumenti visso et
lecto, omnibus modo via et forma quibus melius potuerunt et potue
runt loco sui et quolibet eorum surrogaverunt et substituerunt
prudentem virum ser Boscarinum notarium de Pertignano ibidem
presentem et sponte onus huiusmodi substitutionis acceptantem,
specialiter in ea causa quam habent dicto nomine cum Johanne Cerrato de Insperio
Cadubrii, et generaliter in omnibus aliis dicte comunitatis causis
motis et movendis, transferentes in ipsum ser Boscarinum
substitutum totaliter vices suas, donec eas ad se duxerint
revocandas promittentes dicto nomine habere ratum omne et
quicquid per eundem ser Boscarinum substitutum actum, negotiatum
et procuratum fuerit in predictis et circa predicta, relevantes ipsum
ex nunc ab omni onere satisdandi sub ypotheca et obligatione
omnium ~~parum~~ dicte comunitatis bonorum presentium et futurorum

Indictione millesimo et indictione die sabati x^o mensis septembris
inter nonam et vesperos horas circa, Actum in monasterio
Sexten sub novo porticu dicti monasterii, presentibus Nobilibus
viris ser Jacobo q. dam ser [illegible] ser Melchiore et ser Leopoldo filiis
q. ser Asquini de Sbroglavacha, ser [illegible] de dicto loco, ser Antonio
notario de dicto loco testibus et aliis pluribus. Coram Reverendo
in Christo patre et domino domino Federico dei gratia Abbate Sexten

Ibidem notarius q. dictus Abbas habuit appellationem suam, Comparuit Johannes Cerratus [illegible] de Insperio Cadubrii dicens
quod ipse alias interposuit quandam suam appellationem ad prefatum
dominum Abbatem a certa sententia contra ipsum lata per duos Iuratos
dicti monasterii Sexten super certa servitute pro ipsum alias
ad instantiam et requisitionem Brunetti et Antonii [illegible]

contra Ormolasii nuper fortiaz in dicto judicio latam, prout / Et
per ipsos iuratos nomine dicte communis acceptum videlicet in bonis
suis secundum formam statuti dicti Monasterii / Ex quo supplicavit
idem Johannes, presente domino Abbate, in presentia Boxeam
notarii procuratoris substituti dicti communis, ibidem presentis et ad
hoc vocati, ut dignaretur a littera dendre [illegible] suo appellationi.
Qui dominus Abbas audita dicta appellatione ibidem [illegible] per me
Johannem notarium lecta [illegible] presenti supradicto effectu pronunciavit
et declaravit, per ipsos dominos iuratos fuisse et esse male
et iniuste sententiatum, Et per ipsum Johannem Cortes fuisse et esse
bene appellatum. Postque comparentibus dictis partibus ibidem
in judicio coram nobili viro Gotardo de Portinaro,
honorabili presidibus, Petro Silberi, Enrico, Leonardo
Fleu et Daniele Morasutti de Marignana, Iuratis dicti
Monasterii, ibidem in judicio ad jus reddendum pro tribunali
sedentibus, Instantia presentis Boxeami dicto nomine, lecta
ibidem per me notarium suprascriptam pronunciationem prefati domini Abbatis
superius lecta super dicta appellatione, dictus Johannes Cortes
ipsam pronunciationem et omnia in ea contenta laudavit et approbavit.
Dictus vero Boxeamus dicto nomine, dixit ipsam pronunciationem
iniquam et iniustam, tamquam iniquam et iniuste factam et de
facto latam. Et ab ea tamquam iniqua et iniusta sententia
se dicto nomine et iuratos predictos sentiens gravatos, timensque in
posterum dissimile forte gravari posse, viva voce
provocavit et appellavit ad magnificum et generosum virum
dominum Marcum Dandulo pro serenissimo Ducali dominio nostro
Venetiarum, patrie Foroiulii locumtenentem, et ad eius curiam
protestando dicto nomine quod hac eius appellatione pendente
nihil debeat innovari. Quam quidem appellationem prefati
domini Iurati admiserunt in quantum de iure tenebantur etc.

Pronunciat per dominum Abbatem iuratos male sententiasse et bene per
Cortes appellatum.

Procurator substitutus iuratorum se
appellat a pronunciatione domini Abbatis
super dicta supplicatione facta, ad dominum
locumtenentem etc.

Assignat terminus ad producendum appellationem per decem

nc Assignantes sibi dicto nomine terminum ad dandum producendum ipsam appellationem et docendum de ipsius presentatione hinc ad decem dies proximos futuros, preterea dictus frater Bonaccursus dicto nomine, requisivit me notarium, quatenus debitum cum solutione debeam exhibere processum dicte cause / Et fuit protestatus quod sibi dicto nomine non currat tempus neque currere incipiat usque ad diem hinc processus Quibus omnibus, testibus, Johannes notarius scripsit

[illegible]

+ [illegible]

Replicatur quod per magistrum Johannem [illegible] de Ragusio
Contra [illegible] de Ragusio opponendo [illegible]
[illegible] de Ragusio [illegible] non obstante illa
[illegible] oppositio [illegible] non [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] opposita [illegible]
[illegible] alio [illegible]
[illegible] vero non [illegible] ut [illegible]
[illegible] Et si [illegible] ut hic [illegible]
[illegible] ad
[illegible] in eodem [illegible]
[illegible]
si [illegible] ut si [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] ad [illegible]
[illegible] non [illegible]
[illegible] quod [illegible]
[illegible]
[illegible] Et in [illegible]

[illegible] non [illegible] | [illegible]
| [illegible]

[illegible] infrascripte sunt prouisiones et acta et actitata inter

viros magistrum Gregorium et Johannem fratres de Frigerio

[illegible] habitantes [illegible] agentes et petentes [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] doctorem dominum Antonium Baldum [illegible]

primum deinde [illegible] doctore [illegible]

Antonium de [illegible] in parte [illegible]

[illegible] [illegible] doctore dominum

Felicianum de Florentia [illegible] dictorum Nobilium

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] et innotata per me [illegible] notarium olim

[illegible]

[illegible]

[illegible] de mandato et commissione [illegible] domini [illegible]

rogatum [illegible] requisitione [illegible] dicti loco

[illegible]

[illegible]

[illegible] Nobiles de [illegible]

[illegible]

[illegible] Margarita [illegible] domini Johannis

[illegible] domino [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

predicto eandem licentiam rehabendo. Et in nullo penitus contrafacere dicere vel opponere aut venire per [illegible] alium seu alios dolo ingenio [illegible] de iure vel de facto. Sub expressa ypoteca et obligatione omnium suorum bonorum presentium [et futurorum] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] fuerint et nobilem dno [illegible]

[illegible]

bona eis actoribus detinendo [illegible] ab ipso tempore [illegible] sublatis et de facto, ac fructus ab eis exigendo et ex eis utilitatem et commodum percipiendo [illegible] petunt dictos detentores cogi et [illegible] per sententiam diffinitivam [illegible] ad relaxandum eis actoribus dicta bona [illegible] fructibus omnibus ac commodis ex eis [illegible] tempore per eos perceptis et qui percipi potuerunt [illegible] nichilominus [illegible] predicto tempore ac [illegible] fructus huiusmodi [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Item [illegible]

Item [illegible]

De primonagio [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ad omnem [illegible]

[illegible]

[illegible] pri de quo [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] hunc [illegible] in domib[illegible]

[illegible]

[illegible] tribunal

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] non [illegible] professione

[illegible] dicendum [illegible]

[illegible] omb[illegible] efficient duo [illegible]

[illegible] professione [illegible]

[illegible] concludo [illegible]

[illegible] dominus [illegible]

[illegible] opinione [illegible] predictum [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] pistor [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] premum [illegible]

[illegible]

possit [illegible] puram hec tanta [illegible] exputare [illegible]

[illegible] liberarentur [illegible]

[illegible] defendentes

[illegible] hoc [illegible] repellebat

[illegible] [illegible] honoribus [illegible]

[illegible] malicia [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] post dicta

[illegible]

[illegible]

[illegible] dire Cholusse

[illegible] conti[illegible]

[illegible]

10 [illegible] ex eo [illegible]

[illegible]

[illegible] et altro

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] bona [illegible]

[illegible] piero [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
masnada, et de tali conditione quousque vitam duxit in humanis et post. [illegible] Non credit

[illegible] quod olim Arthinuch fuit frater dicti Galdenti filius dictorum Pigueli et [illegible] homo de masnada et conditionis similis pro omni [illegible] Non credit.

Item [illegible] et totaliter [illegible] habitantes [illegible] et in aliquibus aliis locis [illegible] Non credit

Item quod predicti Nobiles de Chucharena ad instantiam [illegible] plenam [illegible] hujus Simeonis nomine [illegible] Non [illegible]

Item quod ex dicto Piguelo Blasio et Galdencho nati fuerunt Johannes, Grigorius, Cor[illegible] Cholussa, et pro filiis dictorum Piguelli [illegible] quod Grigorius Johannes, Coradinus, et Cholussa predicti fuerunt filii [illegible] et Galde[illegible]

[illegible] predicti Johannes Grigorius Cholussa et Coradinus [illegible] v. x. xx. xl. lx. annis et ultra [illegible] tenuerunt et reputati homines de mas[nada] [illegible]
Non credit

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] in [illegible] [illegible]

[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] dua [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] dictus [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
pro [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] obli
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] retro comme [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] satisfaciend[illegible]

[illegible] contenendo [illegible] facta [illegible] in [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] modo [illegible] [illegible]

forma [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] consuetudine [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] diligenter [illegible] vel expresse [illegible] quo
[illegible] [illegible] petendum defendendum libellum [illegible]
[illegible] dupplicandum [illegible] et [illegible]
[illegible]
[illegible] attestationes [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et alia
[illegible] opponendum [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] opponendum
[illegible] obtinendum [illegible] [illegible]
[illegible] quadrupplicandum [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] po[illegible]
[illegible] que [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] pro [illegible]
[illegible] isto [illegible]
[illegible]
[illegible] in plena
[illegible] post [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] que [illegible]
[illegible] post [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] adhuc [illegible] sibi pro [illegible] [illegible]
[illegible] hic dicit [illegible] dicta [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] facta et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] alio pro [illegible]

Item eodem die [illegible] octavo Augusti [illegible] hora
sequente [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] quo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] hora sequente

Item eodem die lune tredecimo mensis Augusti
[illegible] domus [illegible] omnes et singulos [illegible]
[illegible] quascumque [illegible] quasvis personas [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Item [illegible] die [illegible] fuit festum assumptionis
beate virginis Marie, [illegible] quo [illegible] venerunt
[illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Item [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fuit [illegible]
ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nova [illegible]
in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]

[illegible]

post adventum magistri Iohannis [illegible]

patrie Perusii . [illegible]

[illegible] audiente [illegible]

[illegible] dno Thoma [illegible]

[illegible] de Creleich Cancellarie Aquilegie .

[illegible] egregio

sapiente legum doctore dno [illegible] de p[illegible]

[illegible]

Locumtenente patrie Perusii ad iura reddendum .

pro tribunali sedente . Comparuit egregius dno

Antonius de Belgrado decretorum doctor procuratorio

nomine prefati magistri Gregorii [illegible]

dictum [illegible] magistro Iohanne [illegible]

[illegible] ex [illegible]

Florentia [illegible]

[illegible] prefatus dns [illegible]

[illegible] fieri libere cum [illegible]

[illegible]

[illegible] illustrissimo [illegible]

[illegible]

[illegible]

Raphaele [illegible] de [illegible]

[illegible]

Comparet coram [illegible] dn. Antonius de Belgrado [illegible] mandatum [illegible] oppo[illegible].

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] hec q̄ de cōtra [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ille pōt [illegible]

[illegible] hic [illegible]

[illegible] q̄uis [illegible] in omnib' alijs

[illegible] [illegible] quos

[illegible]

[illegible]

[illegible] et [illegible] in [illegible]

[illegible] Contra [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] quod

[illegible] libellum seu libellos

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] quis videre petendum

[illegible] dilationes petendum. Testes et instrumenta [illegible] producendum [illegible]

[illegible] testes et licet producendum [illegible]

[illegible]

[illegible] ponendum respondendum [illegible]

[illegible] excipiendum et replicandum [illegible]

[illegible] proponendum et allegandum, [illegible] nom

[illegible] allegandum [illegible]

[illegible] recusandum. [illegible]

[illegible] contra

[illegible] contradicendum [illegible]

[illegible]

[illegible] intendendum [illegible]

[illegible] contradicendum [illegible]

[illegible] appellandum et procurandum [illegible] apostolos

[illegible] et substituendi [illegible]

[illegible] substitutos [illegible] in [illegible]

[illegible] petendum obtinendum et

interpretandum [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] sindico pro premissis et substituendi ab eo

[illegible] premissis et circa premissa ac eorum [illegible]

[illegible] ab eisdem plenam liberam generalem

[illegible] speciali mandato et cum plena libera generali

et etiam speciali administratione potestate et baylia

dicendi faciendi procurandi et exercendi omnia et totum

quicquid circa predicta fuerit opportunum et que

[illegible]

[illegible] publice stipulanti et recipienti vice loco et

nomine omnium et singulorum quorum interest vel

interesse poterit quolibet in futurum. Et promisit

[illegible]

[illegible] omne id totum et quicquid per dictum sind[illegible]

[illegible]

[illegible] premissa dictum factum et gestum et

[illegible] in placito [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

de Taranto et aliis pluribus [illegible] testibus adhibitis in
[illegible]
dum pro tribunali sedente. prefatus comparentibus
prefato [illegible] domino Antonio et domino Iuliano dicto procuratorio
nominibus in termino hodierno [illegible] termini [illegible]
[illegible]
ad [illegible] [illegible] produxit hanc exceptionem
[illegible] [illegible] copia [illegible] domino Antonio
dicto nomine petente [illegible] terminum [illegible]
[illegible] termino statuto et assignato [illegible]
ad respondendum ad dictam [illegible] petitam

[illegible] non dictam exceptionem producendam sequitur
[illegible] tenor

Contra articulum [illegible] libellum productum pro parte
[illegible]
de [illegible] comparet Iulianus procurator [illegible]
[illegible] legum doctoris domini [illegible]
[illegible] dictum [illegible]
de [illegible]. Et opponendo [illegible] dicit quod dictus
libellus [illegible]
[illegible] cum nomine [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] primam. [illegible]
[illegible] quod [illegible]. Item quod libellus
[illegible] non debet admitti

[illegible] petunt [illegible] libellum [illegible]

[illegible] copia [illegible]

[illegible] libellum [illegible]

... [illegible] ... [illegible] ...

[illegible] ... dns [illegible] ...

[illegible] ... hunc. [illegible] nõ debet admitti [illegible]

[illegible] [illegible] ...

[illegible] ... de hur

[illegible] petiit [illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible] [illegible]

et petit qd [illegible] ... no [illegible]

ad ulteriora [illegible] ... [illegible] articulus

[illegible] ... [illegible] litem

in loco solito audientie [illegible] ...

[illegible] ...

[illegible] ... [illegible] et aliis pluribus

[illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible]

dno Antonio de [illegible] ... dno Juliano

[illegible] ...

ad satisfactionem [illegible] ...

[illegible] ... [illegible] dicto [illegible]

[illegible] ...

dict libellus [illegible] ...

[illegible] ... [illegible] libellum

[illegible] exceptionem [illegible]

[illegible] dic loco [illegible] ...

[illegible] dno Juliano [illegible] ...

[illegible] ...

[illegible] [illegible]

dicto nomine addendo positionibus suis aliis productis [illegible]
[illegible] exhibuit positiones prescriptas [illegible] in positionibus
[illegible] suis continetur. Cuius copia prefato domino [illegible]
[illegible] nomine petenti per prefatum dominum locumtenentem [illegible]
[illegible]

[illegible] ultimo mensis [illegible] [illegible] in domo [illegible]
[illegible]
[illegible]
Antonio [illegible] et aliis in iudicio coram prefato
domino locumtenente et in presentia domini Antonii de [illegible]
[illegible] plures
infrascriptos testes ibidem presentes. Videlicet Nobiles viros
dominum Franciscum militem de Cremona, dominum [illegible]
[illegible] f. Florinus de Colloreto et [illegible]
[illegible]
[illegible] notos [illegible] debitum de [illegible]
sacramentum. Qui iuraverunt ad [illegible] dei [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de hoc [illegible]
[illegible] in parte [illegible]
[illegible]
tum pro una parte [illegible] pro altera. protestante postmodum
dicto domino Antonio de [illegible] dicto nomine
[illegible] plenum et [illegible] opponendi [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

De p[re]dict[is] [illegible] in [illegible] [illegible] d[omi]nus Johannes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Laurentinus, p[rese]ntib[us] nobilib[us] viris [illegible] [illegible] [illegible] Nicolino de la turre ac [illegible] henrico de [illegible] testib[us] vocatis rogatis et aliis [illegible] [illegible] [illegible] d[omi]ni henrici [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] dicendo [illegible] Nobili viro [illegible] Nicolao [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] qui moniti fuerunt ad [illegible] dei Evangelia [illegible] scripturis [illegible] [illegible] testimonium [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] odio amore timore [illegible]

[illegible] in die [illegible] [illegible] [illegible] d[omi]ni Laurentinus in via publica, p[rese]ntib[us] [illegible] testib[us] [illegible] [illegible] [illegible] dicendo [illegible], Nobili viro [illegible] Nicolao de Cormono [illegible] [illegible] [illegible], Qui moniti fuerunt ad [illegible] [illegible] Evangelia [illegible] scripturis [illegible] dicere testificari [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] odio amore timore [illegible]

[illegible] [illegible] millesimo [illegible] [illegible] [illegible] septimo [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] loco [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Laurentinus, p[rese]ntib[us] testib[us] [illegible] [illegible] Antonio [illegible] [illegible] [illegible]

29

Nicolao de Colle, Raphaele, matheo et ... omnibus notariis et scribis prefati dni locumtenentis testibus adhibitis et aliis. Coram prefato dno locumtenente et vicario, ad iura reddendum pro tribunali sedente. Comparentibus dicto dno Juliano de Florentia et dno Antonio de belgrado nominibus suprascriptis in termino

Nota quod nihil ... fuit ... suprascripto. In quo termino prefatus dns Julianus dicto nomine produxit ad probationem iuris sui iura et instrumenta suprascripti tenoris. vz. unum instrum ... inter ... de Chiaranca cum ... Vuorlico et aliis nepotibus suis item unum aliud instrum ... et etiam deliberationes factam in consilio ...

... quorum omnium productorum prefatus dns locumtenens dari et fieri decrevit copiam prefato dno Antonio dicto nomine petenti cum termino statuto et assignato eidem ad opponendum ad diem veneris proximum futuri. Ad quam diem ... fuit dns Julianus instantia dni Antonij dicti nominibus ad videndum respondere positionibus et ... sufficienter ... cum hoc quod non ... tempore ... terminus ambabus partibus ad examinandum testes suos propter retardationem sede cause quere ...

Tenor vero iurium, instrumentorum ... dictorum productorum sequitur et talis est ut infra

Instrumentum ... Anno domini Nativitatis millesimo ducentesimo sexagesimo indictione tertia, die quarto intrante Julio, in

Ciuitateaustr in domo dni beringeri ppoito sti vno Carliri ... pñtibus eodem ppto i dino Vuecemio fre dni Johannes de Cucharea Canonico Aquilegs Simone de Meruito / Bernardo de Zuchula premul de Fauedis / michaele michaele presbitero de Chiarama diuidens cum nepotibus suis Vuodorlico, Verneio et thoma pñtibus pro se et Johane fre suo absente filijs olim dni Adalpretti infrascripta bona in duas ptes vz. vnam pro ipso dno Johane et aliam pro dno Chonetto quondam fre suo / Que quidem pars dni Conetti iterum diuidenda erat in duas ptes int dnm Johanem et nepotes pfatos pt quedam alia bona que nec diuisa erant nec infrascripta sunt Sz erant imposterum dum diuidenda / Cessunt eidem dno Johani p pte sua dictus henricus de Cucassuno / Alreume habitatores et de masnata seu familia cum omnibus bonis tenutis et possessionibus que hebant dic pscripti Ortolfus cum vxore et filijs et filiabus perfurti cum vxore et duobus filijs suis Carlucius cum filijs et filiabus . pregettus cum suis heredibus Osmunssa cum filio / Rodulphus cum suis heredibus . heredes brecti . Blanc . henricus cum vxore et matre et heredibus suis / Johannes cum vxore et heredibus et sorore sua Sophia . Janettus lazarus et federicus fres . desenul et Chunmunda cum filia / Vincirius cum suis heredibus / Arturus cum vxore et heredibus . dominico cum sorore sua Mussa . Et michul cum filia Item oreum situm in Ciuitate Sancte marie Item

orcum destructs in Cuntio dicto petra . Item vinea
de villa . Item pratum de primulacho . Item
mansus dni Nicolai . Item mansus Vurricum
mansus Bonosii mansus totus Jacobi fabri
mansus orlandi , medius mansus tanc , mansus
mori mansus treboli mansus ruffi mansus
meynardi mansus Ouduni mansus Vualasini
mansus Raynery fradon . Et de pingris vna
vrna vini , Quadraginta denarios de fulino
mansus bernardi de villa molendinum , Raynery
mansus di Lurente de val lestiza cu fre
mauricii socio , leonardus cum socio , predibus
de lonvegio mansus pizoli mansus martini
mansus dutrici mansus zenonii mansus
Coserti de puzolio , mansus domeni , mansus
Ruffi , mansus aduocatie , et campi de Varda
mansus de lonzach . de tricesimo duo mans
Thomasinus et Zille de bunonzich , mansus
chusich In rodolanu mansus zinotii . In Ruono
mansus falas , et mansus de Runzich . In
Gilichia mansus pauli , et molendinus de sub via
de brazano , mansus vsiti de vistron , mansus
petri , medius mansus Vuolfran cum mar
zanino de Cubul mansus lizari , mansus
martausy , mansus de Gubia , mansus Adam
mansus Andree de Alnarie Item Bona
de trielye quae reddant quinquaginta duos
soldos et octo denarios , medius mansus norandi
sex denary dno Canonico de feca de frasceneit
Vinum tranno et viginti soldi . Et medius
mansus de pinam . In ptem no olim dni

comite dividendam per medium inter dominum Iohannem
et nepotes predictos assignant et michi hermano
de Iohannes bitatoreo de familia et cum omnibus
bonis possessionibus et tenutis que habebant. Girardus
cum medietate filiorum et filiarum suorum filii et filie
et nepotes Gaetheri Arthuini cum filiabus suis
Baldachus cum suis heredibus. Petrus de Mo
doleto cum suis heredibus. Dmuda Iachumne
Gundole cum tribus suis filiis flores cum uxore
et sorore sua. Leonardus de Brayda cum filiis
et nepote suo Andrea Ocnamga uxor Raynerii
Freadon cum heredibus suis. Papamussa cum uxore
et heredibus suis. Moes cum filio et heredibus suis
Amat cum uxore et heredibus suis. Uxor Beraldi
cum heredibus suis. Item stabulum de platea
et braida de ultra grave. Pratum de Grilons
Item mansus Giraldi, mansus domini Conradi
mansus Alexandri mansus Martini Zelonari
mansus Martini de Omea et una vena vini
mansus Brunon mansus fili Muson mansus
Martini de Brayda, mansus Papamussa, mansus
Zatun mansus Aldine de Tamela et molendinum
inferius mansus Sare, molendinum novum de
Costaplana platum de Clap, mansus Ezili
cum socio, mansus Zuniti cum socio. Mansus
Thome cum socio. Mansus Stoyse cum socio
mansus Stinaz de Louazgio, mansus domini
Crungnan mansus Cesare. Mansus Zuduine
Zarlune mansus Marci mansus Tamanelli
de Puzolio. Mansus Gerpoldi. Mansus Daniel
Mansus Palombon de Ormo. Mansus Gralli

mansus Bertoldi . clavi de Fraxinet . mansus Jusso cum
socio . mansus Musetti cum socio de bubungich / mansus
Johannis de Rodelano / mansus Vucelli de Rinottis
mansus Butte / mansus filii Falas de Bilischia
mansus Cerneon cum molandinis / mansus de Ca-
mino de visam / mansus Nicolai de Zumel / man-
sus Michaelis . mansus Mauerint . mansus
Gusetti et pratum quod tenebat ipse Gusettus .
mansus Johannis de Meglina qui stat in Alucris
Bona de Chnagis que reddunt quinquaginta duos
solidos / medius mansus Nozandi et sex denarii
domini Canonis de terra de Frasconet . Duum
frumenti et viginti solidi . medius mansus de
Casanova et medius mansus de primis . Quas
duas partes ut superius scriptum est dominus
Johannes pro se et heredibus suis / Vernerus et
Thomas prescripti pro se et Johanne fratre ipsorum absente
et suis heredibus stipulatione promisunt firmas
et ratas habere et tenere ipsis filiis domini Adalperti
facientibus domino Johanni ipsorum patruo eorumque
finem remissionem et pactum de ceteris non petendo
de parte prescripta que cessit eidem domino Johanni
salvo hereditario iure / omneque dampnum et expensas
que aliqua ipsarum partium occasione alterius partis pro predictis
observandis incurreret vel faceret in iudicio sive extra
sibi vicissim integre resarcire . Nec contra predicta vel
aliquid predictorum pro se vel alios aliquo tempore
facere aut venire ratione aliqua seu causa
sub pena Centum marcharum denariorum Aquilegensium
Qua soluta vel non predicta nichilominus obtineant perpetuo
stabilem firmitatem .

Et ego Julianus de Rugolio imperiali auctoritate notarius
predictis omnibus interfui et rogatus scripsi etc.

Tenor vero alterius instrumenti donationis super predictis per prefatum
dominum Julianum de Xibo ad verbum sequitur et talis
etc. dignoscitur

In Christi nomine amen. Anno domini millesimo trecentesimo vigesimo
octavo, indictione sexta die septimadecima mensis novembris
Actum in Fragedis in domo Nicolai dicti Fulact de
pistoya habitantis in Fragedis testibus infrascriptis, presentibus
predicto viro Nicolao quodam tot de pistoya habitante
in Fagedis, pasino quodam Johannis de Gancorinto
martino quodam Johannis de Zel, Squarcino quodam
Alberti dicti Squarc de portugenario omnibus hiis testibus
habitantibus in Valusone testibus [illegible] aliis [illegible]
et Nobilis vir dominus Ricardus quodam q. domini
henrici de vualusono pro ~~publice gravisit~~ se et aliis
fratribus de vualusono pro quibus promisit de ratihitione
obligando ad hec infrascripto ser Johanni de Chucanca
pro se et fratribus suis omnia sua bona ac etiam ser
Johannes quodam ser Simonis de Valusono pro se et
fratre suo pro quo promisit de ratihitione obligando bona
sua omnia pro. Et Nobilis ser Johannes quodam
ser Guarnerii de Chucanca pro se et fratribus suis pro
quibus promisit de ratihitione obligando bona sua
omnia pro de omnibus et singulis hominibus et pertinentibus
ipsorum de masnata tam masculis quam feminis et bonis
ipsorum pertinentium mobilibus et immobilibus et iuribus inter ipsos
Nobiles de Valusono omnia et Nobiles predictos
de Chucanca omnia non intendentes ultimus de
predictis stare in communione sed volentes quod utraque

po(st)q(uam) cognoscunt partem suam fecerunt con(venerun)t (et) concordit(er) duas
p(ar)t(es) in quar(um) p(ri)ma posuerunt om(n)es fautores (et)
eor(um) bona inf(r)ascr(i)ptos. Imp(ri)mis p(ar)tem hedium et
honor(um) quondam Bernabe polodriani (et) ysque surgatum
Item p(ar)tem hedium (et) honor(um) quondam Johannis de brayda
de fiacho. Item p(ar)tem hedium (et) honor(um) q(uondam) Nicolai
Basi. Item p(ar)tem hedium (et) honor(um) quondam bona(n)-
de lechiny (et) Judite. Item p(ar)tem ~~hedes~~ hediu(m)
q(uondam) Stephanuti de magredis. Item p(ar)tem hediu(m)
(et) honor(um) quondam virginussi sororis Johannis de
brayda. Item vincentium cum hedib(us) suis (et)
cum domo in qua manet (et) cum monte penes
domum. Item Thomadum filium Odorici Ortolfi
cum uno bono sito in lovaria. Item Geronimu(m)
q(uon)dam Bertholotti Caligarii cu(m) hedibus suis (et)
cum uno Castenito penes gyosule (et) cum uno
campo sup(er) Ronchum (et) cum uno campo penes
bellazoya. Item leonardum quondam (et) filium cu(m)
hedibus suis, Et cum uno bono posito in Griglono
(et) cum uno bayarezio sit(o) in Ricllusana, (et) cum una
dimidiate domus posite in fagedis in qua habitat
pater dicti leonardi (et) cum campo penes Castenla
Quequidem p(ar)tem p(ri)ma p(osi)ta de voluntate (et) (con)sensu expresso
dicti s(er) Johannis quondam d(omi)ni Guarnery de Chu
cania dict(o) Egregio milit(i) d(omi)no Ricardo (et)
s(er) Johanni ac fr(atr)i (et) aliis eor(um) (con)sortib(us) de valuesson
p(er)venit in p(ar)te ac eo p(ro) in p(ar)tis dicti d(omi)n(u)s Ricardus
p(ro) se (et) nominib(us) q(uibus) s(upra), ac s(er) Johannes p(ro) se (et) fr(atr)e suo de
valuesone (con)tenti fuerunt, ac p(ro) sua p(ar)te elegerunt
dict(us) s(er) Johannes de Chucania p(ro) se (et) fr(atr)ib(us) suis
(con)sentient(es) (et) approbant(es). In secunda v(er)o p(ar)te posuerunt

et designaverunt homines et servitores cum corpore bonis infrascriptis
scilicet primo partem heredum bonorum Donatinandri et
Corandine / Item partem heredum et bonorum Franceschito
quondam Fedoysi et Margarite eius uxoris . Item partem
heredum et bonorum quondam Pasqualle Cumont
eius uxoris Item partem heredum et bonorum Ste
phani Puncelli . Item partem heredum et bonorum
Tramontane uxoris quondam Squarre / Item Blasium
cum suis heredibus et cum domo in qua habitat et cum
uno bono posito in Pagnacho Item Johannem filium
Odorici Ortolfi cum uno bono sito in Zeracho et cum
uno bayarzio in Chiarancia sub domo in qua habitat
et cum uno prato penes gialpe et cum uno Casti
neto subtinea / Item Duncum filium dicti Odorici
Ortolfi cum heredibus suis et cum tribus peciis terre
et cum duobus pratis Item Odoricus supranominatus
pater Thomadi Johannis et omnium filiorum supradictorum filiorum
debeat possidere et usufructuare dictas partes sup
dictorum filiorum eius usque ad vitam suam cum voluntate
et consensu supradictorum filiorum eius . Item partem Johannis
dicti Leonardi . Item in Pagnacho cum uno bono
rectum per Diolaunt et cum uno prato qui fuit capl
et cum uno alio prato et cum una parte silve in loco
qui dicitur Quelg / Que quidem bona predictus de volun
tate et consensu dictorum domini Ricardi et Johannis
nominibus quibus supra dicto Johanni de Chiarancia
et fratribus suis pervenit in partem et de ea se nominibus
quibus supra contentum vocaverunt et dixerunt ac pro
sua portione habere consentiunt et supplicantibus dicti
domino Ricardo et Johanne de Valvesone nominibus

supradictis / Quamquidem divisionem et omnia et singula in presenti instrumento contenta dicti domini Rizardus dictus miles pro se et omnibus suis consortibus de Valuesono pro quibus promisit de ratihabitione obligando omnia bona sua / ac dictus Iohannes de Valuesono pro se et fratre suo pro quo promisit ac iuravit de ratihabitione obligando bona sua / ac dictus dictus Iohannes de Churanea pro se et fratribus suis pro quibus promisit de ratihabitione obligando bona sua promiserunt sibi vicissim hinc inde solemnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus pro se et eorum heredum et cum obligatione omnium suorum bonorum mobilium et immobilium presentium et futurorum refectionemque damnorum omnium expensarum litis et extra ac interesse / se obligando / et iurando ad sancta dei Evangelia manibus tactis scripturis eis per me notarium delato debito sacramento perpetuo firma rata et grata habere tenere observare et adimplere Et non contrafacere dicere vel venire per se vel alium seu alios aliqua ratione vel causa dolo ingenio seu fraude de iure vel de facto / sub pena dupli eius de quo questio moveretur minus quinque solidorum denariorum parvorum in singulo capitulo huius contractus stipulata et promissa / Qua pena soluta vel non presens instrumentum et omnia in eo contenta obtineat plenam roboris ac perpetuam firmitatem

Et ego Iohannes quondam [illegible] de Fagedis publicus imperiali auctoritate notarius predictis omnibus presens fui et ea rogatus fideliter scripsi et publicavi / signumque meum apposui consuetum in fidem et testimonium omnium premissorum

[illegible] consilii [illegible] totius parlamenti [illegible] per confectum [illegible] [illegible] notis [illegible] libro [illegible] [illegible] annotetur [illegible]

In Christi nomine amen anno a nativitate eiusdem millesimo Quadringentesimo quinquagesimo quarto [illegible] secunda die mercurij vigesimosexto mensis septembris Utini in pleno consilio generalis parlamenti totius patrie fori Julij ordinatione [illegible] Serenissimi nostri dominij Venetiarum [illegible] Celebrati die xxvj. dicti mensis Septembris in domo habitationis infrascripti magnifici domini locumtenentis In quoquidem consilio dicti [illegible] [illegible] domini francisci Bembo militis pro dicto [illegible] domino dicte patrie locumtenens Marchus bragadino et Nicolaus contareno famosissimus Iuris utriusque doctor pro eodem domino in dicta patria [illegible] Reverendus in Christo pater dominus Nicolaus de [illegible] decanus Ecclesie Aquilegensis dominus [illegible] abbas sextensis [illegible] dominus philippus Canonicus Aquilegensis pro prelatis [illegible] [illegible] de [illegible] pro liberis [illegible] Nicolaus de pulcinicho [illegible] Jacobus de Valvasono [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Iohannes de [illegible] [illegible] Iacobus Iustus de [illegible] [illegible] florianus de Colloredo [illegible] thadeus de mangano et [illegible] lodovicus de Strasoldo nobilibus [illegible] thobias [illegible] Aquilegie et [illegible] Iacobus [illegible] pro dicta Comunitate Aquilegie [illegible] Simon Iohannis Antonij et [illegible] Zeno de portis pro Comunitate Civitatis austrie [illegible] Iohannes [illegible] [illegible] Nicolaus francisci [illegible] pro Comunitate Utini

Bartolus de la villa et ser Antonius ser leonardi pro Communitate Glemone omnes electi ad dictum consilium pro dictum generale parlamentum per spectabiles nobiles viros ser Jacobum de Valvasono et ser Valpertum de Zucho eorum nomine, ac nomine et vice omnium consortium suorum et aliorum Nobilium patrie fori Julij porrecta fuerunt dicto consilio parlamenti capitula tenoris et continentie infrascripte. Videlicet Coram vobis magnifico et generoso milite dno francisco Bembo patrie fori Julij locumtenente, necnon egregijs ac spectabilibus viris dnis marcho bragadino Et nicolao Contareno nostro serenissimi ducalis dominij Venetiarum [illegible] provisoribus ad hanc patriam per ipsum [illegible] ducale dominium [illegible] [illegible] Nobiles patrie fori Julij [illegible] faciunt supplicando infrascriptas petitiones. primo petunt ipsi nobiles quod quilibet eorum possit habere possidere eorum suos et homines de masnata sicut per tempore preterito habuerunt et possiderunt, et hoc sine strepitu et [illegible] [illegible] ipsi tamen nobiles fidem facientes per antecessores [illegible] hominem [illegible] ipsi homines fuerunt [illegible] publica et notoria [illegible] tenti et reputati sive et homines eorum de masnata per annum, duos, tres, septem, decem, xx, triginta et quinquaginta annos et sive ultra Et ita fuerunt in ipsorum suorum possessione per ipsum tempus. Et hoc habeat locum etiam in litibus pendentibus in generali consilio parlamenti nemine discrepante terminatum et deliberatum fuit

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

hita sup hoc plenaria information Qr gcedatur
et fiat q Nobiles oms cpditi in libertatib eorum
et Jurib pristinis, 9 suos suos d. nasnata ref
nent. Vez siquis eorum suorum coram magnifico
dno locutenente pnte et futuris, litem libranas cum
monet p eundem magnificum dnm locutenentez
tunc temporis existentis, dicto tali Jus et Justicia
fiat sumarie et de plano sine strepitu et figura
Judicij pena facti Veritate inspecta. Et hoc intel
ligatur in litib pendentib et in omnib et omnia
secundum petitionem suppositam. Et etiam debet observari
in quibuslibet cplatis et contratis et aliys omnib
prio in similib Jus hentib. Item ulterius petunt
dicti Nobiles q eorum quilibet gaudere possit
et possidere suas antiquas Jurisdictiones dna
Garitus et advocatias et alios eorum introyt
quecumque qui non cunsant etiam eorum Nobilium
subiectos ad publica requirende secundum quod
antiquitus ipsi Nobiles et pressores eorum ab antiquo
soliti sunt et consueverunt, gaudere, possidere et facere
In generali consilio parlamenti p maiorem partem
dicti consilij terminatum extitit et deliberatum q
magnum Jurisdictiones et antiqua consuetudines
Nobilium cpdictorum ad sua iurisdictionis pertineat
q hoc non spectet deliberationi huius consilij parla
menti, Sed debeat terminationi et ordinamento
Serenissime dnationis nre Venetiarum spectare, et
ptinere. In reliquis non consuetudinib eorum ut infra
in capitulo fit mentio dicti Nobiles gaudere
possint et debeant iuxta eorum antiquas consuetudines.

Ceterum si quis pro debito suo ultra debitum et honestatem
gravarent de publicis carcadijs et alijs ut supra
possint et debeant recursum ad magnificum dominum
locumtenentem presentem Civitatis huius. Et hoc etiam
debeat observari in ceteris Civitatibus et omnibus alijs
suis territoribus similiter. Quam deliberationem quidem
et determinationem vna cum alia terminatione
superius notata nobiles prelati nomine suo tunc
ibidem presentes et nomine aliorum quorum interest
laudarunt et approbaverunt, ser Nicolaus de Fran[illegible]
[illegible] de Utino tamquam [illegible] pro Johannes
Gubtus de Utino ex consiliarijs dicti generalis
consilij nomine suo et Civitatis Utini et habitatorum
Utini, ser Thobias potestas Aquilegie suo nomine
ac nomine et vice Civitatis Aquilegie. Et ser
[illegible] nomine quidam philippi de [illegible] non
suo et civitatis [illegible] omnes consiliarij dicti consilij
protestati fuerunt quod non consentiebant tali deliberationi
et terminationi ultime notate, et dixerunt eam
fore nullam et iniquam [illegible] aliqua. dixerunt
eam fore iniquam et iniustam et ab ea tamquam
iniqua et iniusta appellaverunt ad Illustrissimum
ducale dominium Venetum petentes Apostolos semel
secundo et tertio etc. Et protestantes quod appellatione
pendente nihil debeat innovari. Quam appella
tionem dicti consilio non admiserunt nisi in
quanto placebit Illustrissimo ducali dominationi
nostro super hoc disponere. Insuper petiit dicti
Nobiles et eorum quilibet quod secundum antiquam
approbatam consuetudinem patrie Foriulij possint

[illegible] cor[um] [illegible] p[ro] assectib[us] ip[s]i nobilib[us] solu[m] [con]suet[is]
p[er]ut p[er] elapsum soliti [et] [con]sueti sunt facere. In eode[m]
g[e]n[er]ali [con]silio parlame[n]ti nemi[n]e discrepa[n]te t[er]minatu[m]
fuit [et] deliberatum q[uod] fiat in hoc ut petitur et in capitulo
denotatur et obs[er]uet[ur] etiam [constitutio] [con]stitutio p[at]rie
loquens sup[er] hoc. Hec etiam obs[er]uet[ur] in planis
[et] in aliis omnib[us] p[at]rie. Ceterum petunt ipsi nobiles
et cor[um] quilib[et] q[uod] si aliquis homicida [et] homicidiu[m]
in p[at]ria faciente[s] se reduxerit in Castris ipsor[um]
Nobilium, ac in villis subiectis dictis cor[um] castris
siue iurisdictionib[us] possint [et] debeant eo[s] seruare p[ro]ut
latrones, sicarios [et] p[ro]ditores. In eodem g[e]n[er]ali [con]silio
parlame[n]ti nemi[n]e discrepante deliberatum [et] t[er]minatu[m]
fuit q[uod] hoc fiat et obs[er]uet[ur] tantu[m] in p[ro]ditorio homicidio
[illegible] etiam res[er]uato [et] lib[er]tate [illegible] p[at]rie
[illegible] antiquas [con]suetudines p[at]rie. In aliis aut[em]
homicidiis [illegible] [illegible] [illegible] deliberatas
[et] terminationes in eodem g[e]n[er]ali [con]silio terminatas
[et] publicatas, p[rese]ntibus aliquib[us] Nobilib[us] p[at]rie
ad quos tangit, [et] vice [et] nomine quos p[re]dicti
Nobiles laudarunt [et] approbarunt [et] promiserunt
[illegible] [illegible] temporibus obs[er]uare [et] integraliter
adimplere in p[rese]ntia totius g[e]n[er]alis [con]silii [et] mei
notarii infrascripti. Quequidem om[n]ia p[re]fati d[omi]ni
de [con]silio michi notario mandarunt q[uatenu]s in pu[bli]cam
formam redigam, et de eis vnu[m] [et] plura pu[bli]ca
[con]ficiam instrumenta.

Ego Simoninus de [illegible] [illegible] Imp[er]iali
[illegible] notarius ac Cancell[arius] p[re]fati Magnifici d[omi]ni [illegible]

et honoratissimum consilii predicti, premissis omnibus et singulis dum sic agerentur interfui. Eaque de mandato suo publicam et scripsi et in hanc publicam formam redegi, ac cum meo tabellionatus signo consueto in testimonium eorum premissorum me subscripsi.

Supradictis millesimo et indictione die iovis mercurii nono mensis Aprilis. Utini in domibus et loco solito audientie memorati domini locumtenentis presentibus ser Antonio Mathiussii, ser Nicolao de Colle, ser Petro Medici et aliis pluribus cancellariis prefati domini locumtenentis testibus adhibitis. Coram prefato domino locumtenente ad iura reddendum pro tribunali sedente. Comparentibus dictis domino Antonio et domino Iuliano nominibus antedictis in termino suprascripto prout ad terminum satisfactionis prefatus dominus Antonius dictis nominibus respondendo super productis positionibus ipsius domini Iuliani respondit dictis positionibus [illegible] prout in fine cuiuslibet ipsarum continetur. Quibus visis et lectis prefatus dominus locumtenens pronuntiavit fore per ipsum sufficienter responsum. Et quia alias fuit commissum michi examinatio testium utriusque partis. Ex nunc dominus Iulianus dedit pro interrogatore et coadiutore meo ser Antonium Mathiussii contentantes ut valeamus examinare et deferre sacramenta singulis diebus feriatis. Post que prefatus dominus Antonius opponendo contra supra producta iura, et infrascripta opposuit in [illegible] quod non relevant [illegible] productis causis et rationibus suo debito loco et tempore dicendis et allegandis.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Die Jovis decimo mensis Aprilis. Actum in villa de Faedis penes domum magistri Johannutti marangoni presentibus ser Antonio notario Mathiussii, Odorico quondam Jacobi de Faedis, ac magistro Johannutto marangono qui juraverunt ut supra in presentia aliorum testibus etc. Ibique ego Franciscus notarius suprascriptus virtute commissionis mihi super facti [illegible] detuli debitum de veritate dicenda sacramentum magistro Johannutto marangono della mussa ac Odorico quondam Jacobi de Faedis. Qui omnes juraverunt ad Sancta dei Evangelia manu tacta scripturis per eos perhibere testimonium veritati de hiis que sciverint et fuerint in presentia ea examinati et interrogati, Remotis odio, Amore, timore, precio, lucro, vel dano suo aut alieno tam pro una parte quam pro alia

Die Veneris xi mensis Aprilis. Actum in domibus et loco solite audientie suprascripti domini locumtenentis presentibus ser Antonio Mathiussii ser Johanne de Montegnacho ser Antonio Fabri et aliis. Ibique prefatus dominus locumtenens [illegible] complectens aliquibus terminos indixit ferias et terminos suspendit ad primam Juridicam post ferias resurrectionis

Die lune xxviii mensis Aprilis. Actum in Utino in [illegible] ser Constantini [illegible] de Josepho [illegible], presentibus domino presbitero Johanne de Basilia [illegible] Archidiaconi Aquilegensis ac ser Odorico quondam ser Fulcheri de Savorgnano testibus [illegible] rogatis. Ibique dominus Filippus de Fontanellis decanus Aquilegensis

[illegible] missoria

Vigore commissionis michi suprafacte per me notarium monitus Iuravit ad pectus purum prohibere testimonium veritati de his que sciverit et fuerit in pacti ea interrogatus etc. remotis odio, amore, timore, prece precio etc.

progatio terminorum amborum procuratorum

Nota quod die lune vigesima octava mensis Aprilis et prima Iuridica post ferias resurrectionis prefatus dominus locumtenens progavit terminos domini Iuliani et domini Antonii de Belgreado ad diem iovis pro prima delatione.

delatio per actorem

Die Iovis xx° dicti mensis Aprilis suprascripti. Actum in villa de Fauedis in loco predicto presentibus dictis Iohannutto Francisco panico testibus etc. Ibique per me Franciscum notarium delatum fuit debitum de veritate dicenda sacramentum Nicolao Carelli quondam Cuniperti de Fauedis qui monitus Iuravit ad Sancta dei Evangelia purum prohibere testimonium veritati de his que sciverit et fuerit in pacti ea examinatus etc. remotis odio, amore, timore, prece precio lucro vel damno suo aut alieno tam pro una parte quam pro alia

Alia delatio per actorem

Dicta die xx° Aprilis. Ego notarius suprascriptus vigore commissionis michi super facte detuli debitum de veritate dicendi sacramentum Francisco panico michi in testem producto et nominato per dictos actores, Qui monitus Iuravit ad Sancta dei Evangelia manutactis scripturis purum prohibere testimonium veritati etc. ut supra.

[illegible] per reum

Dicta die Iovis xx° Aprilis hora loco testibus suprascriptis et etiam ser Zanutto et Antonio Mathiussi, Ego notarius detuli debitum sacramentum magistro Zanutto marangono Odorico decani et Iohanni de la mussa michi per prefatos Nobiles in testes productis et

nominatos. Qui moniti juraverunt etc. ut supra

delatio juramenti pte

Dictis die loco et testibus, Ego notarius detuli debitum de veritate dicenda sacramentum Lunardo et Ambrosio filio Nicolai Carelli, ac Rodulfo quondam Jacobi rumpti de Fraedis michi in testes productos et nominatos tam pro parte dictorum actorum quam pro parte reorum. Qui moniti juraverunt dicere veritatem ut supra.

Assignatio juramenti pti

Dictis die partibus nicolao carelli ac Rodulfo suprascriptis Ego notarius detuli debitum de veritate dicenda sacramentum Blasio quondam Bartulussi de Fraedis michi pro utraque parte in testem productum et nominato. Qui monitus juravit corporaliter etc. dicere veritatem remotis odio, amore, timore, prece, precio etc.

delatio pro reis

Die Jovis xº Aprilis Actum ex villam de Ronchis sub Campania errata publica presentibus ser Nicolao de Zucco ser Antonio Mathiussi ac magistro Johanne sutore testibus etc. Ego notarius detuli debitum de veritate dicenda sacramentum Thomado dicto Lubel quondam Rodulphi de Ronchis pro Fraedis. Qui monitus juravit etc. ut supra

delatio pro reis

Dictis die et testibus Actum in villa de Ronchis supra stratam Ego notarius detuli debitum de veritate dicenda sacramentum Antonio Gallizuti, Leonardo quondam Bertrandi de Fraedis michi pro parte dictorum Nobilium reorum in testes productis et nominatis. Qui moniti juraverunt ad sancta dei Evangelia prout etc. ut supra in totum.

delatio pro parte actorum

Die veneris sexto mensis Junii Actum Utini penes domum habitationis ser Antonii Mathiussi, presentibus ipso ser Antonio, et magistro Nicolao fabro de Martignacho

testib(us) vocat(is) et rogat(is). Ibiq(ue) ego franciscus notarius
supscriptus vigore commissionis michi sup(er) fact(e) dedit debit(um)
de veritate dicenda sacramentum d(omi)ne margarete relicte
olim Georgij de pagnacho ac paulo trimjar trigeti
et paulo quodam farbizan de fontebono, michi p(er)
p(ar)te actor(um) in testes p(ro)duct(is). Qui moniti iuraverunt
ad Sancta dei Evangelia manutactis scripturis
dicere veritatem Remotis odio, amore, timore, p(ro)p(r)io
p(ro)prio ~~lucro vel damno~~ etc. ut(ilitatis).

de clatio p(er) parte actor(um) — Die sabati septimo mensis Junij utini penes domum
habitationis s(er) Antonij mathiussij, p(rese)ntibus ipso s(er)
Antonio mathiussij, ac Candido notario olim s(er)
Geronimi pott(is) de utino testibus vocatis et rogatis
et alijs. Ibiq(ue) ego franciscus not(arius) suprascriptus vigore
commissionis michi sup(er) facte dedit debitum de veritate
dicenda sacramentum manfredo, et simonis bergamini
michi in testem p(ro)duct(is) nominato p(er) dictos actores.
Qui moniti iuraverunt ad S(an)cta dei Evangelia manutact(is)
scripturis p(er)hibere testimonium veritati de
his que sciverit et fuit in p(rese)nti ea examinatus
et interrogatus Remot(is) odio, amore, timore, p(ro)p(r)io
p(ro)prio lucro vel da(m)no suo aut aliene tam p(ro) una
p(ar)te q(uam) p(ro) alia

de clatio p(er) reum — Die sabati .xxj. mensis Junij, Actum in Civitate aust(rie)
in domib(us) habitationis d(omi)ni Johannis de Zucho Canonici
Aquilegien(sis), p(rese)ntib(us) ipso d(omi)no Johanne, ac d(omi)no Alb(er)to
mansionario Aquilegien(si) et s(er) Antonio q(uondam) s(er) mathiussij
testib(us) vocatis et rogatis. Ibiq(ue) p(er) me franciscum
notarium p(re)dictum vigore commissionis michi sup(er) facte

delatum fuit debitum de veritate dicenda sacramentum
Manfredo q. Simonis Beryani de Faudis habitanti
in Civitate Austrie. Qui moniti iuraverunt ad sancta
dei Evangelia manutactis scripturis puram
et meram testimonium veritatis perhibere de hiis que
sciverint et fuerint in presenti causa examinati et
interrogati, remotis odio, amore, timore, precio
precio lucro vel damno suo aut alieno etc.

Delat. p. parte nob.

Die xxviii predicto. Actum in Civitate Austrie in burgo
Sancti Petri in domibus infrascripti testis, presentibus
presbytero domino Iohanne [illegible] Antonio Mathiussii testibus
vocatis ~~rogatis~~ et rogatis. Ubi Ego notarius
presente commissione mea detuli debitum de veritate di-
cenda sacramentum Christoforo Cibirelli olim Gualterii
de Atemps habitanti in Civitate Austrie nuncupato in testem
nominato per parte dictorum nobilium. Qui monitus
iuravit ad sancta dei Evangelia manutactis scripturis
dicere veritatem remotis etc.

Delato p. [illegible]

Die predicto. Actum in Civitate Austrie super platea communis
penes [illegible] Antonio Bucho de Civitate Austrie et presentes
Antonio Mathiussii testibus etc. Ubi venerabilis vir
dominus Simone de Fagania Canonicus Aquilegiensis
vigore commissionis michi super facte detulit debitum
de veritate dicenda sacramentum venerabili domino Alberto de
Aquilegia Canonico seu mansionario Aquilegiensi nuncupato in
testem per parte dictorum Nobilium producto. Qui
monitus iuravit ad sancta dei Evangelia manutactis
scripturis puram et meram dicere et testificari veritatem
de hiis que sciverit et fuerit in presenti causa examinatus et interro-
gatus remotis odio amore etc. ut.

Iuram. p testo

Die ... mensis ... presentibus ... dno Alberto ac s. Antonio mathiussy ... ibique p ven. dcos dnum ... de Zucho ... deferri fuit debitum de veritate dicenda sacramentum Ven. viro dno Johanni de dardonibus de Mediolano Canonico Aquilegien. Qui monitus iuravit ad Sancta dei Evangelia dicere veritatem Remotis odio amore timore prece precio lucro vel dano suo aut alieno etc.

Iuram. testis:

Die xviij. mensis Junij hora ... penes domum s. Antonij mathiussy presentibus ipso s. Antonio ac magro petro barberio testibus ... Dns Antonius Colloreto Canonicus Aquilegien. virtute comissionis michi sup. facte detulit debitum de veritate dicenda sacramentum Ven. dno Johanni de Zucho in testem productum ... nominato p dictos reos. Qui monitus iuravit in forma iuris

prorogatio ... d. Antonij ... infirmitatem

Nota quod die mercurij quartodecimo mensis May prefatus dns locumtenens omnes et singulos terminos ... in quibus procurat ... advocatus dns Antonius de Belgrado prorogavit ad diem veneris proximam futuram propter ipsius infirmitatem

Die mercurij vigesimoprimo mensis May predicti ~~prefatus dns~~ locumtenens omnes et singulos terminos ... in domibus et loco solitis audientie memorati dni locumtenentis presentibus s. Antonio mathiussy s. Jacobo pictore s. Johanne de ... duo presentibus ... coram prefato dno locumtenente ad iura reddendum pro tribunali sedente ... dns Johannes de Florentia in termino hodierno ... satisfactionem ad

instantiam dñi Juliani dicto nomine ß Sebastianus
Cancellarius dicti dñi locumt pdixit suprascriptam gest
harum deliberationem parlamenti / Cuius copia pfato
dño Antonio petenti decreta fuit cum termino
statuto ad opponendum ad primam Juridicam post
ferias messium

In ... ferie ... messium

Nota qp die veneris vigesima mensis Junij fuerunt
facte fuerunt ferie et suspensi termini ad primam Juridica[m]
post ferias messium

Nota qp dñs Antonius de Belgrado stetit infirmus
et non venit ad terminos usque ad diem hic inferius descriptam

Die mercurij tricesima mensis Augusti et prima Juridica
post infirmitatem dñi Antonij de Belgrado qua
venit ad terminos / Actum Utini in domibus et loco
solite audientie pfati dñi locumtenentis, presentibus
ß Nicolao de Colle prampgo / ß Jacobo pictoris / ß
Johanne de montegnaco / ß Antonio fabri et aliis
pluribus scribis et cancellarijs pfati dñi locumt
testibus adhibitis / Coram memorato dño locumtenent
ad Jura reddendum pro tribunali sedente, Comparentibus
dicti dñi Juliani / dño Antonio nominibus quibus
supra / In termino superdicto primo termini satisfactionis
in quo termino pfatus dñs Antonius opponendo
contra supra producta Jura dixit qp in ipsum factam
[illegible] acceptabit [illegible] opposuit
in [illegible] qp non relevant causis [illegible] debitis
loco et tempore dicendis et allegandis. Post quam
instante dño Antonio dictis nominibus pro publicatione
testium suorum et ptes [illegible] pfato dño Juliani
dicente et allegante hre adhuc duos testes ad examinandum

[illegible]

pfatus dns locumtenens statuit terminum usque per totam diem martis ad habendum examinatum testes suos et declarans exposuit prefatus dns locumtenens non fuisse cursum tempus in causis dni Antonii ab ultimo processu citra propter ipsius infirmitatem

Die lune xviij mensis Augusti Urbini in domibus et loco soliti audientie memorati dni locumtenentis presentibus ser Antonio Mathiussii ser Nicolao de Colle pr[illegible] ser Jacobo pictoris ser Johanne de Montegnaro et aliis pluribus scribis et Cancellariis prefati dni locumtenentis. Coram Egregio legum doctore dno Monfurino de Transio vicario generali prefati dni locumt. ad lites reddendum pro tribunali sedente Comparuit supradictis dno Juliano et dno Antonio principalibus nominibus antedictis in termino hodierno. In quo termino instantibus hinc inde dictis partibus pro publicatione testium suorum

[illegible]

Examinatorum per utramque partem prefatus dns vicarius aperuit et publicavit dicta et attestationes testium ambarum partium predictarum de consensu et voluntate ambarum partium predictarum. Quorum copiam partibus hinc inde petentibus prefatus dns vicarius dari et fieri decrevit cum termino statuto et assignato consuetudinis ad opponendum hinc inde

Die mercurii vigesima mensis Augusti [illegible] Urbini in Conventu Sancti Francisci in capella corporis Christi quem locum dns locumtenens pro suo tribunali elegit presentibus ser Antonio Mathiussii ser Nicolao de Colle ser Jacobo pictoris

et Johanne de montegnachio et alijs pluribus . Quibus prefatus
dominus locumtenens omnes et singulos terminos cause
quarumcumque inter quascumque personas causis occasionibus
quibuscumque vertent in quibus procurat seu est advocatus
dominus Antonius de Belgrado propter ipsius infirmi
tatem prorogavit in eodem statu ad diem veneris
proxime futuram .

Die veneris xxij mensis Augusti veni in domibus
et loco solite lucrationis et audientie suprascripte, presentibus
dictis testibus . Quibus prefatus dominus locumtenens
omnes et singulos terminos cause quarumcumque
inter quascumque personas vertentes causis et oc
casionibus quibuscumque vertentibus prorogavit in eodem
statu ad diem lune proxime futuram, in quibus
procurat dominus Julianus de florentia propter ipsius
absentiam .

Die lune vigesimaquinta mensis Augusti veni in domibus
et loco solite audientie prefati domini locumtenentis presentibus
ser Antonio [illegible] ser Jacobo pictore ser Nicolao
de [illegible] ser Antonio fabri et alijs pluribus
scribis et cancellarijs prefati domini locumtenentis testibus
adhibitis . Coram prefato domino locumtenente ad iura
reddendum pro tribunali sedente Comparentibus
dictis domino Antonio et domino Juliano nominibus
antedictis in termino hodierno pro eorum termino
satisfactionis prefatus dominus Julianus contra dicta
attestationes ac personas eorundem testium
prefatorum actorum opponendo produxit has oppositiones
et exceptiones subscripti tenoris . Quarum copia

· prefato dno Antonio dicto nomine petente per prefatum
dnum locumtenentem decreta fuit monito prefato
dno Juliano ad instantiam prefati dni Juliani Antonij
dictis nominibus ad replicandum nec non ad inducendum
producendum exceptiones suas in testes ipsorum eorum ad
diem mercurij proximum futurum

Tenor vero exceptionum super per prefatum dnum Julianum
productarum sequitur et est talis.

Exceptio contra testes Antonij

Coram vobis magnifico et generoso dno Leonardo Justiniano
locumtenente in patria Comparet Julianus de Flo
rentia tamquam pater legitimus filiorum et heredum
quondam Nobilis viri ser Petri in causa quam
habet dicto nomine cum Gregorio et Johanne fabro
occasione et causa relaxationis eorum bonorum put
in processu dicitur contineri. Et contra testes et atte
stationes productis et productas per dictum Gregorium
item Exceptiones, positiones et articulos inducit
et producit que si negata fuerint intendit probare
per testes et alia sua iura. Non astringens
in se ad probandum nisi quod sufficiat ad victoriam.

Et primo excipit ponit et articulat quod dicti testes
in eorum dictis sunt varij, discordes, singulares
contrarij et non concludunt ad intentionem partis
adverse nec deponunt aliquid quod excludat defensiones
dictorum filiorum et heredum prefati Nobilis viri dni
ser Petri.

Item excipit, ponit, et articulat quod ad aliquos
ipsorum testium spectat comodum et incomodum aliquod

sunt Amici et domestici dictorum fratrum et suorum quod
merito dictis ipsorum fides est detrahenda. Aliqui
sunt pauperes et egeni, ita quod non sunt omni ex
ceptione maiores. Aliqui fuerunt et subornaverunt
partem ita quod ipsi et eorum dicta merito non sunt ad
mittenda. Aliqui sunt ita Animosi quod non sunt boni
sane mentis. Et sic excipiendo utitur et allegat.

Die mercurij .xxxvj. mensis Augusti venerabili in domibus [illegible]
loco solite audientie memorati domini locumtenentis
presentibus ser Jacobo pictore, ser Raphaele, Matheo
clapiri, petro Mediti et alijs pluribus in Judicio
scribis et cancellarijs prefati domini locumtenentis ad
Jura reddendum pro tribunali sedentis. Comparentibus
dictis domino Antonio et domino Juliano nominibus quibus
in termino assignato pro eius termini satisffactione
prefatus dominus Antonius dictis nominibus produxit
et exhibuit exceptiones subscripti tenoris. Quarum
copia prefato domino Juliano dicto nomine petente per
prefatum dominum locumtenentem decreta fuit eiusque
statuto et assignato hinc inde ad replicandum ad
diem veneris proximam futuram.

Tenor vero exceptionum super per dictum dominum Antonium
actorem productarum de verbo ad verbum sequitur ut infra videlicet

exceptiones actoris

In questione vertente inter Gregorium et Johannem fratres
[illegible] [illegible] [illegible] olim ser petri
de Zucho occasione unius domus et [illegible]
trem [illegible] contra testes productos per partem dictorum
heredum et ad eorum dicta, excipiunt et opponunt prefati
Gregorius et Johannes ut infra.

Et primo quod suprascripti testes et dicta eorum sunt varii
discordes singulares et ad aliquos spectat comodum
et incomodum, aliqui sunt massarii loco et [illegible]
dictorum heredum et non relinquunt item pdecentes
Et primo Rodulphus quondam Iacobi de Faedis
scilicet in ordine est massarius dictorum heredum dicti
olim ser petri. Item Franciscus paninus de Faedis
tertius in ordine solvit affictum suprascriptis heredibus
dicti olim ser petri. Item Blasius qui est quartus
in ordine est familiaris ser francisci filii olim
ser Cristofori de Chucinea qui ser Franciscus est
consors dictorum heredum olim ser petri de Zucho. Item
Nicolaus dictus Caul qui est quintus in ordine
est massarius eorum. Item leonardus bertrandi de
Faedis qui est septimus in ordine solvit affictum
eisdem heredibus olim ser petri. Item dominus Franciscus
miles de Cormono est patruus dictorum heredum
suprascripti olim ser petri. Cristoforus oberelli habitat
in Cividatensi et est senex persona miserabilis pauper
et mendicus. Item ser Nicolaus de Cormono
est attinens eorum. Item dominus Iohannes de Zucho
Canonicus est consanguineus et de domo ipsorum
Item ser Florinus de Colloreto est nobilis et
eidem tangit comodum et incomodum et similiter
ser Nicolai olim domini Iohannis [illegible] de Colloreto

pregavit eos ad dies feriatos

[illegible] Item quod dicti testes [illegible] examinati fuerunt festo
decollationis sancti Iohannis. Ex quo prefatus dominus lo
cumtenens non potuit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] illa die venerunt eadem ad dominum locumte
nentem [illegible] [illegible]

Die lune primo mensis Septembris. Utini in domibus habitationis et loco audientie antedicti domini locumtenentis, presentibus ser Jacobo pictore, ser Antonio Mathiussii et ser Antonio fabro et aliis pluribus testibus prefati domini locumtenentis etc. Coram antefato domino locumtenente ad iura reddendum pro tribunali sedente. Comparentibus dictis domino Juliano et domino Antonio de Belgrado dictis nominibus in termino predicto, in quo termino partes prefate replicando debuerunt testes examinatos hincinde relevare. Post que prefatus dominus Julianus dictis nominibus produxit [illegible] instrumentum scriptum manu olim ser Johannis notarii [illegible] ser Odorici de Cusan[illegible] tenoris subsequentis. Cuius copiam prefatus dominus locumtenens eidem domino Antonio dictis nominibus dari et fieri decrevit et mandavit, statuens que eidem terminum ad opponendum in eius formam [illegible] instantibus partibus predictis per prefatum dominum locumtenentem commissa fuit mihi notario [illegible] ad deferendum sacramentum testibus hincinde, eosque super exceptis examinandum cum ser Antonio Mathiussii [illegible] per prefatum dominum [illegible] deputato.

Tenor vero instrumenti super producti sequitur et est talis.

In Christi nomine amen. Anno [illegible] millesimo trecentesimo octuagesimo nono, indictione duodecima, die vero quintodecimo mensis marcii. Actum in Civitate Austrie Aquilegensis diocesis in palacio patriarchali in sala magna ipsius palacii, presentibus egregiis et nobilibus viris domino Friderico de Gaulsperch et Herdibono de Drachelb militibus, Nicolao de Fana comite

. de pulcinicho, p Johane Antonio quondam p Gabrijelis et p dordi
de Civitateaustria testibus et alijs multis in copia
Constituti in presentia Reverendissimi in xpo patris et domini
nostri domini Johannis dei gratia Sancte sedis Aquilegensis
dignissimi patriarche Egregius et Nobiles viri domini
Ricardus miles de Valvasono, Brunettus de
prestagno et Freschinus de Chucanea, Et eidem
domino patriarche cum instantia supplicaverunt ut ipsos
pro se et eorum consortibus ac omnibus de domo eorum de feudis
eorum antiquis que presentant dare in scriptis investire
benigniter et gratiosius dignaretur. Qui in dominus
patriarcha predictorum dominorum Ricardi Brunetti et Freschini
supplicationibus tamquam iustis et rationabilibus
inclinatus predictos dominos Ricardum Brunettum
et Freschinum coram eo flexis genibus existentes
pro se et dictis eorum consortibus ac ipsorum heredibus reci
pientes de dictis eorum feudis antiquis Et in
feudi quo ipsi progenitores eorum illa a predecessoribus
prefatis domini patriarche et sua Aquilegensis Ecclesie habuerunt
recognoverunt et possiderunt per fimbriam sui tunice
plenarie investivit / Salvo semper iure suo, sive pro
Aquilegensis Ecclesie et alterius cuiuscumque. Quibus
sic peractis dicti domini Ricardus, Brunettus et
Freschinus pro se et dictis eorum consortibus in manibus
eiusdem domini patriarche fidelitatis debite prestiterunt
iuramentum sicut fideles vasalli prestare debent domino
suo et prestare in talibus consueverunt. Bona per eos
in scriptis data sunt hec. primo Castrum Chucanee
cum burgo et quod habent in dicto districtu ipsius

et cum villa de Faedis, Cum domibus domorum sedi
minibus, mansis, ortis, Curtis, campis, pratis
siluis vineis et cum piscationibus et venationibus
ac totum quod habent in Canali de Grauo iure recti
et legalis feudi, Item dicto iure Castrum de pertin
stayn cum domibus et sedimibus mansis ortis curtis
Campis pratis siluis vineis venationibus pisca
tionibus, ac totum quod habent seu quod spectat
circumcirca ad dictum Castrum. Item ipso iure
Castrum de Valuesono, cum burgis et domibus
sedimibus mansis ortis curtis campis pra
siluis venationibus et piscationibus, ac totum quod habent
et quod spectat circumcirca ad dictum Castrum.
Item totum quod habent in Ronchis. Item totum
quod habent in poglana. Item totum quod habent in louzacht
in Cerarho et villa Rerluss. In faganea, in pozales
in Anglone in ... in ... siluis alijs
de quibus ad presens plenorem notitiam non habebant

Et ego Johannes quondam domini Odorici de Susans de
utino dictus diomeus publicus imperiali auctoritate notarius
dicti domini patriarche Cancellarius predictis omnibus
interfui et rogatus ac de mandato prefati domini patriarche
premissa omnia scripsi et fideliter publicaui meo
hic signo et nomine apposito consueto in fidem
et testimonium omnium premissorum.

Die veneris quinta mensis septembris. Actum utini
in domibus habitationis et loco audientie antedicti domini
locumtenentis presentibus ser Antonio nathinussii ser
Nicolao de Colloredo ser ... ser Iacobo pretoris et alijs

scribis Cum prefati domini locumtenentis testibus et aliis pluribus
Coram [illegible] celebrato domino locumtenente ad Iura reddendum
pro tribunali sedente. Comparentibus antescripto domino Antonio
de Belgrado ex una. Et domino Juliano de Florentia
ex alia. nominibus quibus supra in termino hodierno Ubi predictus in
instantia domini Juliani dicto nomine. ser Nicolaus notarius
de Colle prampergi de notarius olim ser Candide notarii
de Tarcento produxit quoddam instrumentum scriptum Sub
millesimo quadringentesimo septimo Indictione quintadecima
toto tenoris inferius descripti. Cuius copiam
prefatus dominus locumtenens dicto domino Antonio de bel
grado dicto nomine petenti dari decrevit mandavit
Statuens et assignans ei terminum ad opponendum
contra dictum instrumentum ad diem mercurii proximum futurum suprascriptis
loco et hora

[illegible] instrumentum [illegible] Termino opposito

Tenor vero instrumenti supra per eum producti sequitur ut infra videlicet

Instrumentum vero

In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo
quadringentesimo septimo. Indictione quintadecima die
vigesimooctavo mensis Aprilis. Actum in Zucho in
stupa turris presentibus Nobilibus et egregiis viris
domino Simone milite quondam domini Ricardi de Colloreto
domino Tristano milite quondam domini Federici militis de [illegible]
[illegible] ser Varnerio [illegible] ser Thomasutto de Sancto [illegible]
ser Ricardo [illegible] domini Jacobi de Pulcinicho ser [illegible]
filio ser Jacomini de Brazacco, ser Johanne filio ser
[illegible] de [illegible] ser Vodorico filio ser Nicolai
de Arcumpo, ser Nicolao filio ser Odorici de Cormons
et Varnerio filio quondam ser Antonii de Attemis [illegible]
testibus et aliis pluribus ad hec vocatis et rogatis

Nobilis Juvenis s. Franciscus filius Nobilis viri s.
Mathiussii de Churama [illegible] in Zucho cum expresso
consensu et voluntate dicti s. Mathiussii de Churama
~~[illegible]~~ eius patris ibidem presentis, consentientis et aucto
rizantis ibidem pro se suisque heredibus dedit, tradidit
[illegible] Nobili Juveni domine [illegible] filie nobilis
viri s. Doymi de Castello eius uxori ibidem presenti
stipulanti [illegible] pro se suisque heredibus aut cui vel quibus
suum dare voluerit Coradinam filiam Blasii de Fanclis
ibidem presentem, eius famulam de masnata, cum
omnibus suis filiis et heredibus tam masculis quam femini
[illegible] [illegible] nascituris in infinitum et cum tota
ipsius posteritate, Et hoc nomine et occasione suarum dismo
[illegible] sibi ibidem factarum per dictum s. Franciscum
eius maritum de ipsa Coradina prout ibidem contenti
confessus fuit. Item promisit ibidem et stetit idem
s. Franciscus cum voluntate et consensu dicti sui patris
dare et solvere [illegible] dicte Nicholusse eius uxori stipulanti
pro se suisque heredibus, aut cui vel quibus suum dare voluerit
Quingentas libras denariorum parvorum, nomine et occasione
sui [illegible] sibi ibidem facti per dictum s.
Franciscum eius maritum de dictis quingentis libris
denariorum parvorum prout ibidem contenti et confessus fuit
ad faciendum de ipsis quingentis libris denariorum parvorum
de dicta Coradina et eius heredibus et filiis exco
[illegible] [illegible] [illegible] suam omnimodam volun
tatem tam in vita quam in morte sine omni contradictione
dicti sui mariti et dicti eius patris seu alicuius
alterius persone [illegible] idem s. Franciscus [illegible]

sibi non facture dictae morgengrapij et dismotatincas tempore huius contractus et omni alij suo legum et iuris auxilio tam Canonico quam Ciuili per quibus omnibus attendendis et firmiter observandis partibus instantia dicti ser francisci et per ipso eidem dno Andressie stipulanti per se suisque heredibus et cui vel quibus suum dare voluit de dicta Coradina et eius filijs et heredibus tam masculis quam femininis ex ea pertinentis descendentibus in infinitum et de dictis quingentis libris … in … extitit fideiussor et principalis debitor necnon mantentor et legitimus defensator suprascriptus mathiussij eius pater per se et suis heredes … cum obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum ac refectione damnorum omnium et expensarum litis et extra ac interesse et renuntiatione omni legum et iuris auxilio tam Canonico quam Ciuili quibus se a supradicta fideiussione et manutentione et obligatione posset modo aliquo defendere ut … in omni melli

Die mercurij decima Septembris hora loco et testibus antedictis. Comparentibus dictis dno Antonio de Belgrado et dno Juliano dictis nominibus in termino hodierno. Ubi asserente prefato dno Antonio non habuisse copiam suprascripti Instrumenti … ipse dns Antonius ad opponendum dicto instrumento … copia ad diem Veneris proximi … Insuper prefatus dns Antonius dictis nominibus produxit … quibus … iuramentum … Et instantia dni Juliani … nominibus … suprascriptis Gregorio et Johanni fratribus. Qui Iurauint

Assignatus … / … / … … … / … … …

ad Sancta dei Euangelia manibus tactis scripturis eisdem pro
lectis dictis articulis quod credunt dictos articulos ueros esse et
posse probare

Tenor uero articulorum suprascriptorum per dominum Antonium actorem productorum
sequuntur ut infra videlicet

Tenor articulorum. In questione vertente inter heredes olim ser pretti de Zucho
ex una et magistrum Johannem et Gregorium fratres de
Faudis. Addendo aliis articulis productis prefati magister
Johannes et Gregorius articulos infrascriptos. Quos probare
intendunt per testes ~~et alia fera fama~~ Non astringentes
se ad probandum superflua.

Et primo quod post mortem Vlasij de Faudis patris
dictorum Johannis et Gregorij, Johannes Scarabittus gener
prefati Vlasij simul cum vxore sua et filia dicti
Vlasij remansit in domo predicta. Et dictam domum
habitauit pacifice et quiete sine contradictione alicuius persone
per annos viij et ultra

Item quod hoc est et fuit absque quod ipsam domum recognouisset
ad affictum per dicta tempora ab ipso ser
pretto vel ab aliis solutis aliquid de affictu

Item quod post predicta prefatus Johannes Scarabittus
decessit relicta post se predicta Colussa eius
vxore et filia dicti olim Vlasij

Item quod dicta domina Colussa remansit in domo et super
duxit alium maritum quem habet ad presens nomine
lodouicum cum quo stetit et habitauit in ea pacifice
et quiete sine contradictione alicuius persone et maxime
dicti ser pretti per annos duos et ultra

Item quod pfatus Johannes Serabinus simul cum dicta
eius uxore Colussa exegit et percepit a morte
dicti Blasii usque quo vixit ipse Johannes affictum
dicti boni de pagnacho de quo est questio amassiis
teneribus ipsius boni.

Item quod post mortem dicti Johannis Serabini pfatus Lodovicus
et dna Colussa pluribus annis exegerunt et perceperunt
affictum dicti boni sine contradictione alicuius persone de
premissis et consensu dictorum Johannis et Gregorii fratrum.

1 Item quod pfatus olim presbiter pretus dum viveret instetit
pluribus vicibus ipsi Lodovico ut sibi relaxaret dictum
bonum et quod si sibi relaxaret illud volebat sibi facere
cartam de alio bono.

3 Item quod pfatus presbiter pretus donec vixit dedit de
oreo suo proprio singulis annis pfato Lodovico
seu dare fecit personalia decem frumenti et hoc ut
dictus Lodovicus sibi dimitteret affictum dicti boni de
pagnacho.

Item quod pfatus Lodovicus pluries requisitus a dicto presbitero
pretto ut sibi relaxaret illud bonum, rendebat quod
non erat suum, sed dictorum fratrum cognatorum
suorum. Sed tandem devictus instantia ipsius presbiteri
pretti fuit contentus recipere affictum de oreo suo
et promittere quod ipse presbiter pretus exigeret affictum
dicti boni.

1 Item quod de omnibus et singulis suprascriptis est publica vox et fama

r ... Responsiones facte ... per ...

Responsiones facte ad suprascriptas positiones Gregorii et Johannis fratrum de Fanchis per dominum henricum et Warnerium fratres de Zucho per sacramentum eorum in presentia domini vicarii interrogantis ...

Ad primam dominus henricus quia ignorat non credit. Et Warnerius dicit quod nemines de illa domo cognovit nisi Lodoycum cognatum dictorum actorum qui habitat illam domum et quod solvebat eis affictum pro dicta domo et pro certis aliis bonis que tenet ab eis ad affictum et ad hunc solvit.

Ad 2m credunt ut supra

Ad 3m ignorant et non credunt

Ad 4m credet dominus henricus ignorat ... Warnerius dixit quod credit quod Lodoycus Vivianum Colussa eius uxore habitaverunt dictam domum per certum tempus de quo dixit nescire ... Et ad hunc ... tenent licet personaliter non habitent ipsam ad presens et solverunt et solvunt affictum dictis fratribus pro dicta domo Vivianum certis aliis bonis certo interest et ideo non credit

Ad 5m credunt non credunt ut ... credunt quod ... pater et ipsi semper exegerunt affictum dicti boni a massariis illud tenentibus.

Ad 6m non credunt Ad 7m ignorant et non credunt

Ad 8m non credunt ut ... Ad 9m ut ... premium.

Ad ultimum de credentis credunt ... ad ...

Die veneris xii mensis septembris Actum ... in domibus et loco solito audientie ... domini locumtenentis ...

presentibus ser Jacobo pictoris, ser Johanne de Montegnacho, ser
Jacobo Micchele, ser Raphaele et aliis pluribus, in Judicio
Coram Egregio legum doctore domino Monfiuerino de
Trinsio vicario prefati domini locumtenentis ad Jura reddendum
pro tribunali sedente. Comparentibus domino Antonio de
Belgrado et domino Juliano procuratoribus nominibus suprascriptis in
termino suprascripto. In quo termino instante prefato
domino Antonio dictis nominibus ut pars adversa videlicet
heredes ser Petri et domina [illegible] eorum mater tamquam tutrix
pupillorum fratrum dictorum domini Henrici et aliorum fratrum
tamquam informata melius. Et domino Juliano dicente
prefatam dominam non teneri iurare cum sit ignorans
iuris et nescierit seu ignoraverit de rebus maritis.
Tandem prefatus dominus vicarius declaravit prefatum
dominum Henricum principalem et alios fratres videlicet ser Guar-
nerium et Johannem ad iuramentum iurare debere et
videre pro sacramentum suprascriptis positionibus prefati domini
Antonii. Et ad declarandum utrum domina teneatur
iurare vel non ad diem lune proximam futuram.

Die lune xv^a mensis Septembris ibidem in domibus solite
habitationis et audientie prefati domini locumtenentis, presentibus
ser Nicolao de Colle, ser Jacobo pictoris, Johanne de
Montegnacho, aliis pluribus scribis et Cancellariis
prefati domini locumtenentis etc. Coram prefato domino
locumtenente ad Jura reddendum pro tribunali sedente.
Comparentibus dicto domino Juliano et domino Antonio procuratoribus
nominibus antedictis in termino suprascripto, et cuius termini
satisfactione instante dicto domino Antonio prefatis fratribus
videlicet domino Henricho, ser Varnerio ut viderent

Marginal notes (left):
Set pour actor q(ue) responderet personaliter
suprascriptis supplo ...
... tenerey / spondit

Marginal note (right):
respondeat per [illegible]

per sacramentum eorum positionibus ipsorum actorum / tandem
prefatus dominus Veranus dixit velle audire post
completos terminos responsiones eorum et eos interrogari
super predictis positionibus. Quo facto tunc prefatus
dominus Hieronymus receperat delato eis per me debito
sacramento iuramentum corporaliter ad sancta
dei Evangelia manibus tactis scripturis super eorum scientia
et conscientiam respondere ad quaslibet positiones. Deinde
interrogati per prefatum dominum Veranum ut ad singulas
positiones responderent eorum sacramento responderunt ut
in fine cuiuslibet ipsarum continetur. Quibus per prefatum dominum
[illegible] fuit [illegible] per ipsos factis sufficiet
[illegible]

Die mercurii xvii mensis septembris hora in domibus
[illegible] solite audientie iudicum / plebani domini locumtenentis
presentibus ser Antonio Mathiussii / ser Nicolao de Colle / ser
Iacobo pictore [illegible] de Montegnacho et aliis
pluribus / Coram plebano domino locumtenente ad iura
reddenda pro tribunali sedente / Comparentibus dicto
domino Iuliano et domino Antonio dictis nominibus
[illegible] sup[ra]scripto / petiit [illegible] satisfactionem instantia
domine [illegible] ut [illegible] ad [illegible]
eorum [illegible] Nobilium ut responderet per sacramentum etiam
ipsis positionibus tamquam melius informatus. Et
domino Iuliano dicente non teneri. Item domino Antonio
allegante super hiis positionibus velle [illegible] examinari
testes. Et domino Iuliano dicente non debere examinari
alios testes in parte [illegible] cum iam fuerint [illegible]
examinati [illegible] publicati testes hinc inde per utramque
partem producti. Et quod non ultimus debent aliqui
alii testes examinari / tandem multis replicatis

et dictus per utrasque partes prefatus dominus locumtenens posuit hunc terminum ad diem lune proxime futuram ad audiendum voluntatem et deliberationem suam utrum debeat examinari vel non, et an ipsa domina debeat rendere vel non. Post que prefatus dominus Antonius opponendo contra super productis in presentiam manu Nicolai de Colle etc. opposuit in iure quod non relevat partem producentem, causis rationibus suis loco et tempore dicendis et allegandis. Et dictus dominus Johannes replicavit et dixit opportunum. Assignato tunc termino dictis partibus per prefatum dominum locumtenentem ad procedendum ultius in ea ad diem lune proxime futuram dictis loco et hora

[illegible] partes [illegible] ad actore

Opponit actor quod [illegible] contra [illegible] replicavit

Die lune xxv mensis Septembris vero in domibus solite audientie prefati domini locumtenentis presentibus testibus auditis et aliis in iudicio Coram prefato domino locumtenente ad iura reddendum pro tribunali sedente Comparentibus dictis partibus procuriis nominibus auditis in termino hodierno pro eius termini satisfactione instantia prefati domini Antonii actoris commissum fuit michi notario cause ad deferendum sacramentum super Johanne reo facta ut rendeat super sacramentum positionibus suis et ad audiendam voluntatem domini locumtenentis utrum ille positiones debeant admitti et utrum super hiis possint examinari testes ad diem mercurii proxime futuram.

Assignatur terminus ad audiendum domini iudicis utrum ille [illegible] [illegible] admitti [illegible] [illegible]

Die veneris vigesimosexto mensis septembris vero in domibus et loco solite audientie ubi supra presentibus Antonio Mathini [illegible] Jacobo [illegible] [illegible]

[illegible]

de Colle pranpegi et aliis pluribus. Ibique prefatus dominus locumtenens induxit ferias iuxta formam constitutionis et pregavit omnes et singulos terminos non completos ad primam iuridicam

Die veneris xxviij mensis octobris et prima iuridica post ferias vendimiarum. Iterum Utini in domibus et loco solitis audientie prefati domini locumtenentis. presentibus honorabilibus viris ser Iohanne ser Francisci de Clauciana ser Natale pancera de Zopola ser Federico de Valentinis ser Simone ... de Utino et aliis pluribus.

Coram prefato domino locumtenente ad iura reddendum pro tribunali sedente. Comparentibus dictis domino Antonio et domino Iuliano nominibus predictis in termino suprascripto ... [illegible]

[illegible] ... ad instantiam dicti domini Antonii ... nomine ... legis consilium et decisionem facti per dominum Iohannem moysis per ipsas partes assumptum ad ... et decidendum ... ad mittendum ut in tenore qui sequitur et est talis ut infra. Quo facto tunc ad instantiam prefati domini Antonii dictis nominibus prefatus dominus locumtenens commisit mihi notario delationem sacramenti et examinationem testium per dictam partem dato ... interrogatorum ... per ipsum dominum Iulianum dictis nominibus ser Antonio notario mathiussii suprascripto. Cum hoc quod si defecerit per ipsum quod ego solus valeam examinare

Tenor vero consilii predicti sequitur et est talis

In Christi nomine Amen. Queritur an de iure capitula seu positiones nomine predicti seu predicte per magnum

Johannem et Gregorium fres de faudis contra filios et heredes olim ser pretti de Zucho sunt admittendi vel ne. Et non insistendo in Xbus breviter dico quod sunt admittendi et eo quia sunt diversi a primis articlis productis per dictos magistrum Johannem et Gregorium fratres et non sunt supra directe ymo tendunt ad alium finem quam primum et propterea admittendi sunt non obstantibus allegationibus in contrarium factis et deo gratias Amen. Et ad eta dicto consilio breviter Ego Johannes moysis de utino legum doctor et propria manu scripsi et sigillo meo consueto sigillavi

Die veneris xiiii Novembris. Actum in villa de faudis penes domum habitationis infrascripti lodovici presentibus ser Antonio mathiussii, odorico, Vitiliano de purcilys, ac dicto lodovico, ac francisco dicto panico in testes productos mediante [illegible] [illegible] [illegible] causa debiti debitis [illegible] de veritate dicenda [illegible] [illegible] odorico et odorico productos quondam Vitiliani de purcilys habitantibus in faudis. Qui mediante iuraverunt ad Sancta dei Evangelia mantactis scripturis prout testimonium veritati perhibere de his que sciverint [illegible] in [illegible] causa [illegible] et integrati [illegible] odio amore timore etc.

Millesimo ... Indictione xii. die vigesimoquarto mensis Marcii. Actum utini sub lozia coram ubi redditur ius presentibus ser Antonio mathiussii [illegible] ac paulo [illegible] Jacobin [illegible] [illegible] [illegible] et rogatis. Ibique per me notarium productum virtute commissionis michi supra facte delatum fuit debitum de veritate dicenda sacramentum paulo [illegible] [illegible]

pagnaco / ac paulo quodam Jacobizan de Fontebono in
p dictum actorem in testes pductos nominat. Qui
moniti juraverunt ad Sancta dei Euangelia mandatis
scriptis testificari veritatem remotis odio etc

Die sabati vigesimooctavo marcij / Actum utini sup platea
ord. presentibus Nobili s Fluvino de Colloreto / et s
Antonio notario mathiussij testibus vocatis etc. Ibique ego
notarius [illegible]
[illegible]
michi in testes p prefatum actorem pductos nominatos
Qui moniti juraverunt ad Sancta dei Euangelia
mandatis scriptis puram et meram dicere veritatem
de his que sciverint et fuerint interrogati in presen-
ti integratione / remotis odio etc

Die martis xv mensis maij. Actum utini in statione
petri barberij. presentibus s Jacobo mammi / ac ipso magistro
petro barberio testibus vocatis et rogatis. Ibique ego
Franciscus detuli debitum de veritate dicenda sacramentum
providdo Joanni de urbino utini habitanti michi in testem
pductum et nominatum p prefatum actorem. Qui monitus
iuravit informa ut informa.

[illegible] indictione

Die lune secundo mensis marcij. Actum utini in domibus
et loco solitis audientie infrascripti dni locumtenentis
presentibus s Antonio mathiussij / s Nicolao de Coll.
prampg / s Jacobo pictoris / s Johanne de Motegnacho
Antonio notario fabri / et aliis pluribus scribis et cum
[illegible] dni locumtenentis et a
testibus et aliis. Coram magnifico et generoso viro

Dno Fantino Vaaro pro Foriiulii locumtenente ad iura reddendum
pro tribunali sedente. Comparentibus dicto dno Antonio
et dno Juliano nominibus supradictis in termino hodierno pro
eius termino satisfactionis instante dno Antonio dicto nomine
ut presbiter Nicolaus de Zucho in presenti causa in testem nominatus
iuraret, Et dno Juliano dicto nomine, ac ipso presbitero Nicolao
dicentibus ipsum non debere iurare cum ad eum spectet
comodum et incomodum de presenti causa. Tandem prefatus
dnus locumtenens statuit terminum ad audiendum
voluntatem suam ad diem veneris, et interim ad videndum
actos productos in presenti causa

Die mercurii quinto mensis marcii hora iii in cameribus
et loco solito audientie prefati dni locumtenentis
presentibus testibus auditis et aliis pluribus. Coram
memorato dno locumtenente ad iura reddendum pro
tribunali sedente. Comparentibus dictis dno Antonio
et dno Juliano nominibus auditis in termino suprascripto
pro eius termino satisfactionis quia dnus Vicarius
non fuerat positiones partis, prefatus dnus locumtenens
statuit terminum ipsis ad audiendum voluntatem
suam ad diem veneris proximam futuram

Die veneris vii mensis marcii hora loco et testibus
auditis et in iudicio coram memorato dno locumtenente
ad iura reddendum pro tribunali sedente. Comparentibus
dictis dno Antonio et dno Juliano nominibus auditis
in termino hodierno pro eius termino satisfactionis quia
dnus Vicarius [illegible] non viderat [illegible]
partis ex quo non potuerat fieri declarationem
et referre dno locumtenenti prefatus dnus locumtenens
posuit hunc terminum ad diem lune proximam futuram

Die lune xvij mensis marcij, vtini in domibus et loco solite audientie memorati dni locumtenentis presentibus ser Antonio Mathiussij, ser Jacobo pictore, Johanne de Montemarcho, petro Medici et Antonio fabri et alijs pluribus scribis et Cancellarijs prefati dni locumtenentis testibus etc. In iudicio coram memorato dno locumtenente ad iura reddendum pro tribunali sedente. Comparentibus dictis dno Antonio et dno Juliano nominibus antedictis in termino suprascripto. Pro cuius termini satisfactione dicto dno Antonio instante ut dictus ser Nicolaus vocaretur in presenti causa et dictis dno Juliano, ac dno henrico dicentibus non debere vocari, cum ad ipsum de presenti causa non spectet comodum, et incomodum, tandem dnus locumtenens statuit eidem terminum ad ostendendum, et probandum quod hoc, an ad ipsum spectet de presenti causa comodum etc ad diem mercurij proximum futurum

Die mercurij xviij mensis marcij. Vtini in domibus suis et loco solite audientie prefati dni locumtenentis, presentibus dno Juliano de Florentia, dno Antonio de Sanctodanielo dno Antonio de Belgrado, ser Zanitello et alijs pluribus coram memorato dno locumtenente ad iura reddendum pro tribunali sedente. Comparentibus dictis dno Antonio et dno Juliano nominibus antedictis in termino supradicto pro cuius termini satisfactione prefatus dnus Julianus volebat producere quoddam instrumentum sive certam scripturam [illegible] non erat in publicam formam tandem dnus locumtenens statuit eidem terminum ad producendum de inde sive ad diem veneris proximum futurum

Die veneris xx° marcii. Actum vero in domibus loco
solite audientie prefati domini locumtenentis, presentibus domino
Antonio de Sanctodaniele, ser Franciscino de Zopola, ser
Marchore de Sbroglavacha, ser Zanetello, ser Antonio
pichino et aliis pluribus. Coram memorato domino
locumtenente ad iura reddendum pro tribunali sedente.
Comparentibus dictis partibus nominibus antedictis in termino
suprascripto, in quo termino prefatus dominus Iulianus ad
productionem iurium suorum produxit et exhibuit quoddam
instrumentum divisionis scripte manu Iohannis notarii Antonii
pelliparii de [illegible] sub millesimo iiij° xx° indictione
xiij die xxviij mensis Augusti tenoris subscripti.
Cui productioni prefatus dominus Antonius dicto nomine
non consensit, dicens quod hoc non pertinet ~~ad prefatum~~
ad factum vestrum, videlicet quod dictus ser Nicolaus debeat [illegible]
ut [illegible] et [illegible] petiit copiam cum termino opponendi,
ad diem lune proximam fuit sibi statuto et assignato.

Tenor vero dicti instrumenti divisionis supra per dominum
Iulianum coram producti fuit sequitur ut infra, videlicet.

In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem
domini millesimo quadringentesimo vigesimo, indictione
tertiadecima, die vigesimoctavo mensis Augusti. Actum
in villa de Fecluso ante campanam infrascripti Iuliani,
presentibus Iohanne quondam Iacobi, Iacobo quondam Thomi,
Christoforo quondam [illegible], [illegible] filio [illegible],
Iuliano [illegible] [illegible] [illegible] omnibus de Fecluso,
pizulitto quondam Michaelis de Poglana, Venuto
quondam [illegible] de [illegible] testibus et aliis pluribus

adhec vocatis et rogatis. Ibique Nobiles et Circum
specti viri ser Adalpretus quondam nobilis et
famosi viri ser Johannis de Churanca ex parte
una, Et ser Nicolaus quondam Nobilis et famosi
viri ser Mathiussii suo procurati olim ser Johannis
de Churanca pro se et Jacobo pupillo nepote suo
pro quo promisit de rati habitione parte ex altera volentes
cupientes pervenire ad divisionem omnium bonorum
infrascriptorum pertinentium ad eorum castrum de Zuche
et inter dictas partes concorditer fecerunt de ipsis bonis
duas partes videlicet primam et secundam. Quarum prima
pars contigit et pervenit dicto ser Nicolao ac Jacobo
pupillo nepoti suo. In quaquidem parte continetur
bona infrascripta. Et primo in Fandis unus
mansus cum suis pertinentiis rectis per Petrum etc.
Secunda vero pars contigit et pervenit dicto ser Adalpreto
In quaquidem parte continetur bona infrascripta. Et
in Fandis unus mansus cum suis pertinentiis
rectis per Venerum etc. Item post huiusmodi sic
factam divisionem in presentia suprascriptorum testium
declaraverunt suprascripti ser Adalpretus et ser Nicolaus
quod infrascripta bona remanebant pro nunc indivisa
Et primo pars quam ipsi habent in Castro Chu
ranca. Item omnes manumissi sive [illegible]
eorum ubique existentes cum omnibus eorum bonis
Item domus in qua habitat Bertrandus [illegible] Guerra
de Fandis. Item domus in qua habitat [illegible]
faber de [illegible] habitans in Fandis. Item Sedimen

cum brayda prativa ac silvis quod possidet Jacobus quondam Martini de Faedis. Item unus bayarzius situs iuxta stratam per quam itur ad Collemvilan et unus ortus iuxta braydam presbiteri Johannis quondam Guerre, ac una pecia terre, quam possidet Jacobus quondam Martini. Item sedimen quod tenebat Blasius Bertholotti de Faedis. Item certi campi quos tenebat dictus Blasius siti in Pagnacho. Item unus campus quem possidet Johanuttus de la Mussa. Item omnes silve exceptis illis que sunt notate in instrumento predictum pertinentes ad castrum de Zucho. Item omnia bona hereditatis dictorum presbiteri Adalperti et presbiteri Nicolai sui ac nepotis. Item unus mansus situs in Farla qui fuit presbiteri Federici de Mirurio. Item domus sita in Civitate Austrie. Item domus nova, ac alia domus in qua habitat presbiter Guarnerius de Sitodaniele sita in Utino. Item unus mansus situs in Cosiglano qui regebatur per Gregorium.

Et ego Johannes Antonii pelliparii de Utino habitans in Civitate Austrie publicus imperiali auctoritate notarius hiis omnibus presens fui, eaque rogatus fideliter scripsi et publicavi signo nomine meis appositis consuetis in fidem ~~testimonii~~ omnium premissorum.

pregato testis dominus Antonius de Belgrado etc.

Nota quod die lune penultimo mensis Marcii constitutus dominus locumtenens contra singulos et omnes ecclesias quascumque necnon quaslibet personas suis occasionibus quibuscumque quomodolibet in quibus preerat dominus Antonius de Belgrado prorogavit ad diem veneris post suum adventum.

[illegible] ... die mercurii xxvi Aprilis prefatus dominus locumtenens prorogavit omnes terminos meos ad diem [illegible] quia equitavimus [illegible] ad examinandum testes

Item die lune ... nuptias ser Johannis Curbelli de [illegible] prefatus dominus locumtenens non sedit ex quo terminus [illegible]

Item die martis penultimo Aprilis ... feriata ... de pace facta inter Serenissimum regem dominum Illustrem ducem Mediolani dominus locumtenens non sedit neque terminos tenuit

[illegible] ... prefatus dominus locumtenens omnes et singulos terminos causarum quarumcumque in quibus peteret et sunt advocati dominus Julianus de Florentia et Antonius de Belgrado prorogavit in eodem statu et gradu ad primam juridicam post eius adventum de Venetiis.

[illegible] ... mensis maii ... in domibus ... loco solite audientie memorati domini locumtenentis presentibus ... Antonio Mathiussii, ser Nicolao de Colle [illegible], ser Jacobo pictore et aliis. Coram prefato domino locumtenente ad jura reddendum pro tribunali sedente. Comparentibus prefatis domino Antonio de Belgrado et domino Juliano de Florentia nominibus quibus in termino hodierno. In quoquidem termino ad tantum fuit inter dictas partes processum quod instante dicto domino Antonio pro publicatione testium testium [illegible] in presenti causa examinatorum. Tandem dicto domino [illegible] allegante velle examinare [illegible] ad [illegible] alios testes [illegible] ... [illegible]

tandem prefatus dominus locumtenens statuit terminum ad
diem mercurii ad videndum … infra tempus
…

Die mercurii xxviij mensis maii … in domibus
… locumtenentis … prefati domini locumtenentis
presentibus … Antonio Mathiussij, … Jacobo pictoris
… Johanne de Montegnacho … Antonio fabri … aliis
pluribus. Coram prefato domino locumtenente ad jura
reddendum pro tribunali sedente comparentibus dicto
domino Juliano, ac domino Antonio de Belgrado procuratoribus
nominibus antedictis in termino … … terminum
satisfaction … memoratus dominus locumtenens eidem domino
Juliano dictis nominibus statuit terminum decem dierum
deductis feriis proximum venturum ad probandum exceptiones
suas in parte … post que ad sua jura probationes
dictus dominus Julianus produxit exceptiones subscripti tenoris.
Quarum copia dicto domino Antonio dictis nomine petenti
per prefatum dominum locumtenentem decreta fuit cum
termino statuto ad rendendum ad diem … …
proximum futurum … vellet … …

Tenor vero dictarum exceptionum super per prefatum dominum
Julianum productarum sequitur …

… respondendo … exceptione … producta
… Julianus … contra … Nobilium
… de … … exceptiones …
produxit, quas … … probare …
… … … … ad probandum
nisi quod sufficiat ad victoriam

1 Et primo excepit [illegible] q dicti testes examinati sunt [illegible] et discordes [illegible] singulares fuerunt veritatem et expresserunt mendacium

2 Item q Johannes [illegible] examinati in dicta causa sunt cognati et habent sorores dictorum [illegible] et Johannes fratrum [illegible]

3 Item q [illegible] testium [illegible] dictionibus videlicet de Masnada [illegible] ut prefixi [illegible] sunt dictorum fratrum

4 Item q bona de quibus est questio tenta et laborata fuerunt per [illegible] prem predictorum fratrum ad habitandum [illegible] plantis et voluntatis dictorum Nobilium.

5 Item q de more et consuetudine dictorum Nobilium est et fuit a lx. lxx. annis ultra homines tales sunt et homines de Masnada et eis consignare territoria ad habitandum et ad resignationem ad placitum dictorum Nobilium dare [illegible] mensuras de Castro [illegible] ad eorum beneplacitum

Item q dicti fratres iam sunt plura et plura tempora recesserunt de patria et iverunt ad habitandum Venetiis

Item q alii testes non sunt omni exceptione maiores

Item q de his fuit et est veritas publica vox et fama

Die Veneris quinto Junii in domibus et loco solito audientie prefati domini locumtenentis, presentibus ser Antonio Mathiussi, ser Nicolao de Colle [illegible] ser [illegible] pictoris, ser Johanne de Montegnacho et aliis pluribus

coram memorato dno locumtenente ad iura reddendum
pro tribunali sedente. Comparentibus dictis domino
Juliano, et dno Antonio nominibus quibus supra in
termino hodierno. In quoquidem termino prefatus
dnus Antonius volens retrorem sua excepta dixit
quod non debebant admitti, eo quia ipse ponebat et
articulabat capitula alios per ipsum producta et super quibus
fuerant examinati testes instans ut magnificus
dnus locumtenens declaraverit utrum debeat admitti vel
non. Que facta tunc prefatus dnus locumtenens
posuit hunc terminum ad diem lune proximum futurum ad
declarandum super hoc, cum hoc quod interim non
curreat tempus, donec fuerit declaratum.

Postea quia die lune mercurii tunc sequente prefatus
dnus locumtenens in fuit in dicto termino tenente
propter novum adventum de pace facta inter Serenissimum
Imperatorem et Juditium non fuit datum. Ex quo termini
dictorum dierum venerunt et ad diem veneris proximo subsequentem.

Die mercurii decimoseptimo Junii, Veneris in domibus et loco
solito audientie prefati dni locumtenentis. Presentibus
testibus auditis et aliis, coram memorato dno
locumtenente ad iura reddendum pro tribunali sedente.
Comparentibus dictis dno Antonio et dno Juliano
nominibus auditis in termino hodierno, proximo
termino satisfactioni, Ego notarius retuli qualiter
super articulis primo productis, de quibus ad presens est
differentia super articulis noviter productis est unus articulus
idem generis et in ipsa forma productis. Et non
fuerant examinati testes super illo articulo et eadem materia

Quo facto prefatus dominus locumtenens prefixit hunc terminum ad diem lune ad audiendum voluntatem suam cum hec que non fuerat tempus.

Die lune xxii mensis Junii [illegible] in domibus loco solite audientie memorati domini locumtenentis presentibus ser Antonio Mathiussy, ser Nicolao de Collepraungi, ser Jacobo pretoris, Johanne de Montignacho et aliis pluribus scribis et Cancellariis [illegible] domini locumtenentis testibus adhibitis et aliis. Coram memorato domino locumtenente ad Jura reddendum pro tribunali sedente. Comparentibus dictis domino Juliano et domino Antonio nominibus quibus supra in termino supposito ad audiendum voluntatem prefati domini locumtenentis. In quo quidem termino prefatus dominus locumtenens audita relatione mei notarii referentis quod [illegible] super illo articulo in prima et secunda positioni producti non fuerat examinati testes aliqui de volunta[te] [illegible] et quod nunc de novo producebat et volebat facere examinare. Quibus omnibus auditis [illegible] dominum locumtenentem [illegible] [illegible] posse examinari [illegible] testes [illegible] quibus fecit michi commissionem ac ser Antonio predicto [illegible] [illegible] examinandi

[illegible] [illegible] redintegrat examinationem.

Die xxiii mensis Julii [illegible] presentibus ser Jacobo notario [illegible] et ser Johanne de Montichio [illegible] testibus vocatis et rogatis. Hujus ego suprascriptus notarius de vigore virtute commissionis michi superfacte [illegible] debite [illegible] Simone [illegible] Monfredo quondam Simonis [illegible] de [illegible] michi per dictos reos in testem producti et [illegible] [illegible] [illegible] ad sancta dei Evangelia

De [illegible] per reos

manifeste scriptum pariter dicere et testificare veritatem de his que sciverit et fuerit in pnti causa interrogatus et examinatus. Remotis odio, amore timore etc.

Die xxiiij mensis predicti July, Actum Utini in domibus habitationis ser Antonij notarij mathiussij presentibus ipso ser Antonio noto mathiussij, ac infrascriptis testibus qui iuraverunt unus in patria altinus alter ego noto suprascripto veritatem commissione michi super facta dicende debitum de veritate dicenda sacramentum francisco dicto pamico et leonardo q. Bertrandi de fravdis michi per dictos debiles in testes productis invocatis.

Illa delato p[er] eosdem)

Qui moniti per me franciscum notm, delato quibus et utrique ipsorum debito sacramento iuraverunt corporaliter ad Sancta dei Evangelia parere perhibere testimonium veritati de his que sciverint et fuerint interrogati et examinati, Remotis odio amore timore precio etc.

Die veneris vigesimoquarto July, Actum Utini in domibus habitationis et loco solito audientie et iudicij memorati dni locumt. presentibus ser Antonio mathiussij, ser Nicolao de Colle peramperga, ser Jacobo pictorio, ser Johanne de montignacho et alijs pluribus scribis et Cancellarijs prefati dni locumt testibus adhibitis. Coram memorato dno locumtenente ad iura reddendum pro tribunali sedente. Comparentibus dictis dno Antonio et dno Juliano nominibus quibus supra in termino hodierno pro eis statuto satisfaction instantia prefati dni locumtenentis Antonij etc. dictis nominibus instantibus pro publicatione testium suorum hinc inde

publicatio hinc inde testium dicto [illegible] et [illegible] copia partis [illegible] oppositionibus

p utraq[ue] pte Examinatorum sup ultimis actis [illegible]
consensu dicti dni Juliani dicto nomine prefatus
dns locumtenens dicta et attestationes testium
huiusmodi Examinatorum aperuit et publicavit et apertas
et publicatas haberi voluit et mandavit. Quorum copia
ptibus huiusmodi petentibus p prefatum dnm locut.
decreta fuit cum termino constitutionis [illegible]
utrique pti ad opponendum.

Item p die mercurii xxviiii Julii prefatus dns locumtenens
omnes et singulos terminos causarum quarumcumque
inter quascumque psonas causis et occasionibus quibus
cumque vertentium in quibus procurator est advocatus
dns Antonius de Delgado prorogavit ad primam
Juridicam post ipsius adventum qui erat ad
[illegible] qui erat infirmus. Item die [illegible]
septimo augusti prorogavit terminos d. Juliani [illegible]
erat [illegible] ad diem mercurii proxime futur.

Die mercurii xii mensis Augusti et prima Juridica
post adventum dni Antonii de Delgado et dni
Juliani / Actum [illegible] in domibus et loco solite audientie
et loco solito Judicii prefati dni locumt. presentibus [illegible]
Antonio Mathussi / [illegible] Raphaele / [illegible] Jacobo [illegible]
Mathio [illegible] et aliis pluribus testibus [illegible]
coram memorato dno locumt. ad iura reddend.
p tribunali sedente / Comparentibus dictis dno Juliano
et dno Antonio nominibus [illegible] in termino hodierno
[illegible] quoquidem termino prefatus dns Julianus [illegible]
prefato dno locumtenenti [illegible] [illegible] et [illegible]
adhuc [illegible] testes [illegible] recedebat [illegible]

plures q̄ tres. Ex adũso no dñs Antonius replicando opposuit q̄ non potest examinari facẽ alios testes eo quia erant publicati testes sui de voluntate et requisitione sua ego dormi. Quo facto ẽ tunc dñs locũtenens pnũtiavit q̄m non posse ultimo examinari facẽ ultra ipum publicationẽ testium. A qua pnũtiatioẽ dictus dñs Julianus appellavit et quam appellatioẽ p̄fatus dñs locũtenens non admisit

Die veneris quarto mensis septembr. Actum ẽm in domibus et loco solite audiẽtie p̄fati dñi locũtenent. pntibus Antonio mathussij Johẽ de montegnacho et Raphaele et alijs pluribus. Coram indicto dño locũt. ad iura reddendum p̄ tribunali sedente. Comparentibus dictis dño Antonio et dño Juliano hodie auditis in tmino hodierno. In quo termino ad instantiam dicti dñi Antonij dicto nomiẽ monitus fuit p̄fatus dñs Julianus ad dicendum causam quare non debet concludi ad diem lune proxim̄ futur

Nota q̄ die lune septimo septembr p̄fatus dñs locũt. omẽs et singulos terminos causar pntium et prorogavit in eodem statu ad diem mercurij proxim̄ futur

Nota q̄ die mercurij nono mensis Septembr p̄fatus dñs locũtenens omẽs et singulos terminos non expeditos prorogavit in eodem statu et gradu ad diem veneris proxim̄

Die veneris xj mensis Septembr. Actum ẽm in domibus et loco solite audientie memorati dñi locũtenentis. pntibus Antonio mathussij et Jacobo pictorio et Johẽ de montegnacho et [illegible]

et aliis pluribus. Coram memorato dno locumten. ad iura
reddendum pro tribunali sedente comparentibus dictis
dno Antonio et dno Juliano nobis quibus superdictis
in termino hodierno in quoquidem termino prefatus
dnus Julianus dictis nominibus dixit allegavit
debere hec dicta instrumenta que de parte non venit
ad manus suas et reservato sibi iure ad producendum
contentus quod fiat conclusio in parte causa prout de volun
tate dictarum partium in dicta causa concludentium prefatus
dnus locumtenens in dicta causa conclusit et habuit pro
concluso reservato tamen dno Juliano ad producendum ipsa
instrumenta et dno Antonio ad opponendum instrumentis
prefatis

[illegible] voluntate [illegible] ad [illegible] ad opponendum

Testes Gregorii et Johannis fratrum de Fraudis contra heredes olim ser Prettis [illegible] [illegible]

Coram vobis magnifico domino Johanne Contareno preto Fori Julii locumtenente Comparens magister Gregorius [illegible] [illegible] [illegible] pro se et fratre seu dominus Antonius baldana procurator contra filios et heredes olim ser Pretti de [illegible] occasione unius terreni siti in pagnaco et unius domus in Fraudis que detinent sibi ipsi heredes ut in actis causae latius continetur induxit et produxit positiones infra scriptas Ad quas petit partem adversam eadem suo facere [illegible] per verbum credit vel non credit et non creditas in verum actor probavit et probare intendit per testes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sufficienti Non astringens se ad probandum nisi [illegible]

Et primo quod dictus olim ser Prettus pater dictorum heredum primo et deinde dicti eius filii heredes sui iam sunt octo anni elapsi detenuerunt et occupaverunt unum terrenum situm in pertinentiis pagnaci versus [illegible] paulu de dicta villa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in villa de Fraudis [illegible] Ambrosium [illegible] limentum [illegible] et viam publicam contra voluntatem dictorum fratrum actorum et adhuc tenent Credit quod tenent et possident contenta in dicta petitione [illegible] bona spectantia et pertinentia ad ipsos una cum [illegible] dictorum Gregorii [illegible] Johannis [illegible] [illegible] [illegible]

Item quod ab eo tempore terreno et domo receperunt primo dictus ser Prettus eorum pater et deinde ipsius eius filii a dicto tempore citra et receperunt de predictis fructus redditus et proventus illos in eorum detentatorum utilitatem convertendo [illegible] Credit quod receperunt [illegible] receperunt fructus

[illegible] et conquerentes tamquam de bonis spectantibus ad eosdem

Item [illegible] dicti [illegible] magister [illegible] fuit seu alter
[illegible] vel alter eorum semel et plures diversis annis et
temporibus [illegible] per [illegible] prettum [illegible]
detentantem illa. Et deinde post eius mortem
dictos eius filios vel alterum eorum quare relaxaverit
[illegible] dicta bona. Non credit ut ponitur

Item quod pater dictorum Gregorii et fratris primo et deinde
dictus magister Gregorius et frater per x. xx. xxx. xl.
annos et ultra continuo possiderunt et tenuerunt
dicta bona ante dictos octo annos seu ante ipsum tempus
quo dictus [illegible] prettus eos abstulit seu occupavit
[illegible] ipsa bona. [illegible] Credit quod dicta bona [illegible] nomine olim
[illegible] [illegible] [illegible] tenuerunt
et fruitores et homines de [illegible] dictorum duorum
[illegible] [illegible] [illegible] filios
olim [illegible] pretti

[illegible] quod de hoc articulo dicit quod dictus pater eorum Gregorii
et fratris primo et post eum ipsi eius filii tenuerunt
et possiderunt continuo ipsa bona per totum dictum
tempus usque ad dictum tempus occupationis
[illegible] per ipsum [illegible] prettum est publica vox
et fama. [illegible] pendet respondit [illegible]

Item [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

Item quod dicta villa de [illegible] est sub Castro
seu domicilio [illegible] inhabitant dicti filii / ~~[illegible]~~

p precti Credit ede ptinentes ad ipm Castrum

Item q dicti Antonius fuerunt filij et heredes quondam Blasij de faucibus. Credit q fuerunt filij, dij aut fuerunt et sint heredes ignorat declarat alias no credit

Item q de hoc f. q fuerunt filij et heredes dicti blasij e publica vox et fama in dicta villa de faucibus et in dicto loco domunculy seu habitationibus dictorum filiorum p precti antefati. f. Credit q non heredes.

Item q dicti ... fuerunt heredes et filij p precti anfati Credit q fuerunt filij et heredes p precti

Item q est publica vox et fama et sic habitum tentum et comuniter reputatum a tempore cuius no est memoria apud dictam villam de faucibus q dicta domus spectat et spectabat dicto blasio prius et deinde eius filijs. Non credit

Item q est publica vox et fama apud et in dicta villa de pagnacho q dictum tenimentum de quo supra fit mentio spectat et spectabat dicto blasio deinde dictis eius filijs. Non credit

Dictis Johannettus ... quondam ... faucibus ... testis productus juratus testatus et ad plandum ... datus interrogatus ... et examinatus p prefatum p Antonium ... mathuissij ... interrogatorem et ... mihi dato et me franciscum ... sup actis

suprascriptis eidem plene ut asserit declaratis suo sacramento testi
ficatus fuit de contentis in eis scire ut infra. videlicet

Et primo super primo et secundo capitulis interrogatus et examinatus
ut supra suo sacramento dixit tantum scire videlicet quod bene
cognoscit domum in capitulis contentam et eius confines quam
dictus videt testis ipse teneri et habitari per quondam Blasium patrem
dictorum Gregorii et Johannis. Sed utrum tenuisset et habitasset
eam domum ut propriam vel eam ad [illegible] affictum recog
novisset a [illegible] predicto vel aliquo videt interrogatus nescire
Scire tantum bene dixit testis ipse quod Lodovicus gener
olim dicti Blasii tenuit et habitavit ipsam domum
iam annis circa .x. ut credit ipse testis videns.
Sed utrum eam tenuisset et recognovisset nomine
filiorum olim Blasii vel dicti quondam [illegible] predicti dixit
nescire. et nescire utrum solverit pro eadem predictis
aut alteri eorum affictum aliquem. et alia de contentis
in dictis capitulis interrogatus videt nescire

Super tertio capitulo interrogatus et examinatus videt
de contentis in eo penitus nihil scire

Super quarto articulo interrogatus et examinatus ut supra dixit
non aliter scire nisi quod dictus Blasius bene habitavit
et tenuit domum predictam multo tempore, sed
utrum tanquam ~~suam~~ suam et propriam dixit nescire
neque utrum recognovisset eam ad affictum ab aliquo.
Interrogatus de causa scientie dixit quod cognoscebat et
videbat ipsum stare et habitare in domo predicta usque
quo mortuus fuit dictus Blasius

Super quinto articulo interrogatus dixit nil aliud scire nisi
prout supra deposuit

Sup. sexto septimo, et decimo capitulis non fuit interrogatus quia ipsis capitulis responsum . per Xbum credit

Sup. octavo et nono capitulis examinatus et interrogatus dixit quod dicti Gregorius et Johannes prout est publicum et notorium in dicta villa fuerunt filii dicti olim blasii et sic tenent et reputantur et ipse testis tenet et reputat. Utrum autem sint vel fuerint heredes ipsius blasii dixit nescire nisi quod credit quod sic

Sup. omnibus aliis capitulis interrogatus et examinatus credit nescire nisi prout supra deposuit

[illegible] personam dicti testis diligenter examinatus credit esse non doctum, non informatum, non sibi datum vel promissum aliquid pro dicto testimonio ferendo non affinem, non inimicum aut massarium alicuius partium . Velle vincere cuius habentem.

Dominus quidam Jacobi de Faudis etatis annorum circa lx^ta testis productus juratus interrogatus et examinatus sup. articulis suprascriptis eidem ad suum plenum intellectum declaratis et vulgarizatis, suo sacramento credit de contentis in dictis capitulis scire ut infra

Sup. primo et secundo capitulis examinatus et interrogatus per suprascriptum dominum Antonium [illegible] notarium suo sacramento credit et dixit tamen scire videlicet quod ipse vidit olim blasium pluribus annis ante mortem suam habitare dictam domum [illegible] in capitulo contenta in qua domo et villa de Faudis mortuus est et postmodum vidit [illegible] dicti blasii [illegible] dicto tempore habitare in dicta domo . [illegible] eam ipse blasius vel postmodum dicti [illegible] habuissent aut recognovissent ad affictum ab aliqua persona [illegible]

ut [illegible] tenuissent ad affictum ab aliqua persona dixit interrogatus nescire. Et alia interrogatus de contentis in dictis capitulis dixit nescire

Super tertio articulo interrogatus et examinatus dixit de contentis in eo nichil scire.

Super quarto et quinto capitulo examinatus et interrogatus dixit de contentis in dictis capitulis nil aliud scire nisi prout supra deposuit [illegible]

Super sexto septimo et decimo capitulis examinatus non fuit quia per partem adversam confessa sunt

Super octavo et nono capitulo examinatus et interrogatus credit quod dicti Gregorius et Johannes fuerunt filii dicti olim Blasii et sic habiti tenti et reputati. Interrogatus si fuerunt heredes dicti eorum patris dixit et credit quod sic [illegible] vidit dictum Gregorium [illegible] stare in dicta villa et domo aliquo tempore post mortem patris sui et etiam Colussam eius sororem una cum matre sua. Que Colussa nupsit et maritum accepit in dicta domo. Subdens testis ipse quod postmodum [illegible] dictus Gregorius [illegible] villa [illegible] Jeronimus et Vincentius fratres dicti quondam Blasii patrui dictorum Gregorii et Johannis dictam domum tenuerunt et habitaverunt per dicta tempora prout vidit et etiam prout intellexit ab eis coegerunt per dicto [illegible] de pagnarcho dictum affictum. Sed quantum dixit nescire quia non cognoscebat massarium neque bona. Interrogatus si sciret aliquid fuisse in bonis stabilibus de hereditate dicti quondam Blasii [illegible] credit nescire nisi

1

put supra deposuit.

Sup aliis articulis interrogatus et examinatus dixit nil aliud scire nisi put supra deposuit

... personam dicti testis diligenter examinatus per omnia recte r[espo]ndit.

Nicolaus quondam Gumprecht ... Fraudis etatis annorum octuaginta et ultra ut asseruit testis predictus ... testatus et ad probandum supra datus et productus interrogatus super articulis suprascriptis suo sacramento testificatus fuit ut infra

Et primo super primo secundo articulis examinatus ... suo sacramento dixit tantum scire videlicet quod cognovit olim Blasium patrem dictorum Gregorii et Johannis qui stabat et habitabat in Fraudis et in domo predicta ... quod etiam vidit ... Adalprettum antiquum videlicet avum dicti olim ... preti tenere unam gerbinam in domo predicta. Et quod vidit postmodum dictum olim Blasium stare et habitare in ipsa domo sed utrum fuisset sua vel ad affictum recognovisset eam aut eius fuisset ... dixit nescire. Et alia de contentis in dictis capitulis interrogatus dixit nescire

Sup tercio capitulo examinatus et interrogatus dixit ... contentis in eo nichil scire

Sup quarto et quinto capitulis dixit nil aliud scire nisi put supra deposuit

Sup vi. vii. et decimo capitulis interrogatus et examinatus dixit quod dicti Gregorius et Johannes fuerunt filii legitimi et naturales dicti olim Blasii. Et sic habiti tenti et reputati in villa de Fraudis, sed

utrum heredes dixit nescire et nescire utrum ipse olim Blasius habet in primis hereditate aliqua bona stabilia.

Sup xj° et xij° capitulis Examinatus et interrogatus dixit nil aliud scire nisi put supra deposuit

Circa personam dicti testis diligent Examinatus p cia ... rendit

Franciscus dictus pani quondam michaelis ... testis anno lxvij vel circa ut asserit testis productus iuratus testatus et ad probandum supra datus / Interrogatusque sup articulis suprascriptis eidem lectis et vulgarizatis suo sacramento testificatus fuit ut infra videlicet

Sup primo et secundo articulis Examinatus et interrogatus rendit de contentis in eis nil scire videlicet quod cognovit olim Bertholottum et Blasium eius filium patrem dictorum actorum quos vidit stare et habitare in villa de Farcedis in domo supra specificata contenta in dictis confinibus / Sed utrum ad affictum vel racione precarii tenuissent interrogatus dixit nescire / Subdens quod vidit ipsum blasium cum ... uxorem in eadem domo / Et alia de contentis in dictis capitulis dixit nescire

Sup tercio articulo Interrogatus et Examinatus ut supra suo sacramento dixit et rendit nil aliud scire de contentis in eo nisi quod audivit bene dici a magistro Antonio pictore de Utino et Johanne de Urbino de Chavo Utini habitan quod dicti actores ... fuerunt

hus q pretium de bono et terreno predicto et alia de contentis in eo dixit nescire

Super quarto et quinto capitulo Examinatus et interrogatus ut supra dixit nil aliud scire nisi prout supra deposuit

Super vi. vii et x. articulis interrogatus non fuit quia confessa sunt

Super octavo nono capitulo examinatus dixit dicti fratres fuerunt filii et heredes dicti olim blasii prout publice audivit dici. Interrogatus si dicti fratres impedierint se in bonis et hereditate dicti d. blasii respondit quod sic de bonis mobilibus ipso teste vidente et audivit dici quod etiam de fructibus certi boni in pagnacho / Interrogatus si sciret dictum olim blasium ultra bona mobilia in hereditate sua possidere aut tenere aliqua bona stabilia, Respondit quod non nisi quod bene audivit dici ipsum habere bonum de pagnacho de quo supra fit mentio, Sed utrum de veritate fuisset suum vel non dixit ipse testis nescire. Et alia de contentis in dictis capitulis non dixit nichil scire

Super aliis capitulis Examinatus et interrogatus dixit nil aliud scire nisi prout supra testificatus est

[illegible] ad plenam dicti testis [illegible] [illegible] omnia recte [illegible]

Magister Ambrosius cerdo filius Nicolai canelli de fandris etatis annorum xl^ta et ultra testis productus iuratus et interrogatus super articulis suprascriptis eidem ad suum plenum intellectum vulgarizatis, suo sacro dixit et testificatus fuit ut infra

Et primo sup primo et sedo capitulo Examinatus .
Interrogatus ut sup sui seramto dixit tn scire v3
q nescit q d precttus precttus se impedivisset
de dicta domo, vidit tn bene olim blasium prem
dictor actor viz. Gregory et Johannis stare et habitare
in domo pdicta dto tempore post cuius mortem
vidit Colussam eius filiam stare et habitare in domo
pdicta . Utrum aut cognovissent eam ad af
fictum vel ut propriam interrogatus dixit nescire
Item ultimo dixit testis ipe q audivit dici a
lodovicho marito dicte Colusse et cognato dictor
fratrum agentium q olim d precttus exigebat
affictum affictus unius boni de pagnacho, seu
de tanagnaco , Et q ipe lodovicus dicebat q
d precttus pmittebat sibi dare ipm affictum de
ereo suo proprio , Sz utrum daret vel dedisset
dixit nescire , Et q pdicta fuerunt in absentia
primi d precti , Subdens testis ipe etia audi
visse dici a dicto olim blasio pluribus vicibus ipm
hre unum bonum in dicta villa de pagnacho seu
tanagnacho . Et alia de contentis in eis dixit nescire

Sup tertio capitulo Examinatus dixit de contentis in eo
nichil scire

Sup quarto et quinto interrogatus dixit nil aliud
scire nisi prout supra testificatus est .

Sup vi vii et decimo Interrogatus no fuit quia confessa sunt

Sup octavo et nono capitulis interrogatus dixit nil
aliud scire nisi q dicti fratres fuerint filii legitimi

et naturales dicti olim Blasij prout de predictis est publica
fama in Fraudis / Et utrum fuissent heredes dixit nescire
quia recesserunt de contrata ante mortem patris eorum / et
alibi se transtulerunt . Et remansit postmodum
eorum soror Colussa que habitavit in domo predicta / Interro-
gatus si dictus olim Blasius ante mortem suam possidebat
seu possedisset aliqua bona stabilia / et post mortem
suam in dicta eius hereditate extitissent / credit nescire
nisi prout supra deposuit .

Super xj . et xij . capitulis Examinatus dixit nil aliud scire
nisi prout supra deposuit

Circa personam dicti testis diligenter examinatus per omnia
recte credit .

Rodulphus quondam Iacobi cumpitti de Fraudis etatis annorum
circa septuaginta testis productus Iuratus testatus
et ad probandum supra dictus productus / Interrogatus
et Examinatus suo sacramento testificatus fuit ut infra

Super primo et secundo articulis Interrogatus et Examinatus
dixit nil aliud scire de contentis in dictis capitulis
nisi quod bene cognovit olim Bertolottum Annum dictorum
fratrum et Blasium eorum patrem / Quos vidit stare
et habitare / ac tenere domum predictam utrum autem
cognovissent circa id effectum vel ut [illegible]
Interrogatus dixit nescire . Subdens ipse testis
quod post mortem olim blasij quidam suus gener
nomine lodovicus [illegible] Colusse uxore sua
et filia olim Blasij tenuerunt et habitaverunt domum
predictam / audivit etiam dici ab olim Bertholotto
et Blasio predictis quod habebant unum bonum in pagna .

et quod vidit exigi affictus quos credit fuisse de dicto bono
quia dictus olim blasius ibat pagnachum prout dicebat
et faciebat eos conduci. Et alia de contentis in dictis
capitulis dixit nescire.

Super tertio articulo dixit de contentis in eo nichil scire

Super quarto et quinto capitulo interrogatus dixit nescire nisi
prout in primo et secundo deposuit

Super vi vii et viii non fuit interrogatus quia confessa
sunt per

Super octavo et nono capitulo examinatus dixit quod
dicti fratres fuerunt filii dicti blasii et sic habiti et repu
tati publice in villa de faedis. Et quod credit
ipsos etiam fuisse heredes quia soror eorum Colussa
possidebat unum bonum in bielazoya seu campum
pro quo ipsa exigit et vidit exigi unum par
pullorum. Interrogatus in exigit exigebat suo
vel alieno nomine aut de hereditate patris vel quo
titulo respondit quod de hereditate patris dicti blasii cuius
dictum bonum seu campus campus fuit et sic
habitus et reputatus publice in villa de faedis

Super xi et xii capitulis examinatus dixit nil aliud
scire nisi prout supra deposuit.

Circa personam dicti testis dixerunt credit

Domina margaritta relicta olim georgii de pegnacho
etatis annorum lx ut circa testis producta iurata
et examinata interrogata super articulis eidem lectis
et ad suum plenum intellectum declaratis et vulgarizatis
suo sacramento testificata fuit ut infra videlicet

Et primo sup[er] ultimo cap[itu]lo Examinata interrogata
suo sacramento credit et dixit tu[m] scire v[idelicet] q[uod] maritus
ip[s]ius d[omi]n[u]s Georgius [illegible] tenuit et laboravit
terrenum seu mansum in cap[itu]lo descriptum annis
circa viginti p[ro] quo ip[s]e Georgius interdum solvit
affictum p[ro] eo manso v[idelicet] p[er]sonalia frumenti decem
annuatim. Et interdum ip[s]e olim Blasius pater
istorum actorum veniebat p[er]sonaliter in villa pagnana
ad domum ip[s]ius mariti sui, et petebat affictum
et exigebat et recipiebat. Interrogata qualiter p[re]dicta
sciret respondit se vidisse et fuisse p[rese]ntem interdum
ubi dict[us] maritus suus p[re]d[i]c[t]o Blasio dictum affictum
solvit in villa pagnana, Et interdum ip[s]e Georgius
ip[s]i Blasio in dicta villa de [illegible] s[ed] tu[n]c ip[s]a
no[n] fuit, s[ed] maritus dicebat sibi. Interrogata
si ip[s]e Blasius dictum affictum exigebat et sibi
solvebat suo vel cui[us] nomine [illegible] credit
q[uod] credit q[uod] suo nomine p[ro]prio. Interrogata si scit
bonum [illegible] et se fuisse p[ro]prium eiusdem q[uondam]
Blasii r[espondit] nescire, s[ed] credit q[uod] sic, quia eidem
solvebat affictum et aliud dixit nescire. Interrogata
a quanto tempore citra p[ro] dicto terreno ip[s]e Georgius
p[re]dicto Blasio non solvisset affictum dixit a[nn]is iam
xxx[ta] elapsis, eo q[uia] dictum terrenum no[n] tenuit ip[s]e
maritus suus a dicto tempore citra, et alia interrogata
de contentis in eo dixit nescire

Sup[er] aliis cap[itu]lis interrogata non fuit q[uia] ip[s]am non
concernunt

Sup. capto de voce et fama Examinatus dixit vel aliud
scire nisi quod supra filij deposuit

Circa personam dicti testis diligenter Examinata per omnia
recte videtur

Paulus quidam Ligati de pagnaco etatis annorum
xl^ta vel circa ut asserit testis productus vocatus
citatus et ad probandum filij dicti Examinatus et
interrogatus sup. dicto supto eodem loco et vulgari
sermone suo sacramento dixit de contentis in eo nihil scire videlicet

Sup. ultimo capto Examinatus et interrogatus dixit
de contentis in eo nihil scire videlicet quod ipse testis post
Georgius supradescriptus decessit et dimisit terrenum
predictum in capto descriptum ipse testis recognovit ad
affictum ipsum terrenum a dicto olim Blasio et ipsum te
nuit et laboravit annis tribus continuis pro quo maso
et terreno dicto tempore persolvit testis ipse prefato
Blasio personaliter frumenti (?) pro affictu ipsius mansi
semel videlicet in utino et alia vice in villa pagnaci
et tertia vice etiam non recordatur utrum utini vel
in pagnaco Interrogatus si solvisset affictum predicto
Blasio nomine suo vel alieno respondit quod suo nomine
Interrogatus si sciret dictum terrenum fuisse proprium
ipsius Blasij et ad eum spectare et pertinere et non
filijs predictis Respondit quod nescit nisi ut supra deposuit
Et nescire quod filijs suis solutus fuisset pro aliquo
affictus sed solummodo ipso Blasio et de certis alijs
de contentis in eo dixit nescire.

Sup. alijs capitulis non fuit Examinatus de voluntate producentis
Circa personam ipsius testis diligenter examinatus nominatus per omnia
rectus videtur.

Paulus quondam Iacobizani de Fontebono etatis annorum lx^ta vel circa ut asserit testis productus iuratus testari et ad plenum super capitulis interrogationibusque et examinatus super ipsis capitulis eidem ad suum plenum intellectum vulgarizatis deliberato suo sacramento respondit sicut infra videlicet

Et primo super ultimo capitulo examinatus et interrogatus suo sacramento dixit ipsum scire verum esse quod recordatur dominum Blasium [illegible] iam annis xl^ta elapsis tenuisse primo et laborasse terenum predictum quod est in summa campus unus cum dimidio et unus sector prati pro quo tereno vidit ipsum dominum Blasium annis quatuor persolvere affictum prefato Blasio pro dictis annis et postea idem dominus desiit dictum bonum et [illegible] quidam Petrus et Georgius fratres de Pagnatho tenuerunt et laboraverunt idem terenum et pro ipso affictum solverunt prefato Blasio annis circa sex prout ipse testis vidit et [illegible] in villa de Pagnatho Et deinde post dixit presentem fuisse ubi dictus Blasius Paulo Tregati [illegible] uno pre [illegible] et requisivit affictum de ipso tereno in dicta villa Pagnani quod ipse Tregat tenebat et laborabat [illegible] presentem fuisse ubi sibi [illegible] pro ipsis [illegible] annis [illegible] solvendo affictum [illegible] quod post modum testis videlicet ab annis xvij circa proxime elapsis vel circa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad affictum pro decem personal [illegible] persolvendo sibi ad mensuram [illegible] in [illegible] et soldis iiij^or pro conducendo ipsum affictum ad villam de Farvdis Quam locationem [illegible] Blasius eidem teste fecit in villa de Farvdis

· quibus pluribus dixit non recordari Et quod affictum
ipse testis persolvit annis singulis domino ipso
Blasio aliquando ipsi Blasio et post ipsius mortem
annis duobus uxori ipsius blasij · Subdens ipse
testis quod olim ser prettus de zurlo annis duobus
post mortem dicti blasij venit ad ipsum testem
et petijt ab eodem sibi solvi debere ipsum affictum
Cui testis rendit et dixit quod tamen valebat sibi
solvere affictum predictum contrum consuetum heredibus
blasij et alijs personis · Sed quod volebat quod ante
quod monuerat sibi dampnum vel lite aliqua quod
ipsum conservaret indempnem · Et ser prettus replicavit
... dicens quod ipsum affictum dabat ...
volebat genero et filie predicti olim blasij habitantis
in villa de fucedio cum uxore suo proprio · Et medio
tempore venit dictus gener blasij ... imponens
ipsi teste ut dictum affictum non debet persolvere
alij sed sibi ipsi · Et hoc non obstante testis
ipse dicto ser prettto domini ... a tempore
supradicto et deinde filijs suis persolvit dictum
affictum usque ad annos circa octo in domo in
domo ipsius ser prettti ibi ... Interrogatus
cum ipse olim blasius acquisisset dictum affictum
a supradictis et ipso teste de quibus supra deposuit suo
vel alieno nomine, rendit quod suo nomine, quia
dictus blasius ~~possideret tamquam suum~~ dicebat
ipsum bonum esse suum · Interrogatus si ipsum
tenimentum dictus blasius possideret tamquam suum
ut ad habitationem aut quo titulo Et utrum adeunt

c i

pertinet dixit ipe testis nil aliud scire nisi put
sup deposuit, quia dictus blasius affictabat eum. Et
alia de contentis in ~~dictis caplis~~ dicto caplo dixit nescire

Sup alijs caplis non fuit Examinatus de voluntate actoris.

Circa psonam dicti testis ~~diligenter~~ diligent' examinatus
p omnia recte rndit

10 P Manfredus quondam Simonis beryamini de faiedis
etatis annorum lxx^ta ut asserit testis pductus
Juratus testatus et ad pbandum sup dictis, Interro
gatus qz sup articlis suprascriptis ... sub
suo sacramento rndit et dixit de contentis in dictis
articlis scire ut infra vz

Sup primo scdo et tertio arlis Examinatus et interro
gatus ut sup suo sacramento rndit de contentis in
dictis articlis nichil scire quia iam sunt octo anni
elapsi quibus recessit de faiedis

Sup quarto arlo Examinatus et interrogatus ut
suo sacramento, rndit et dixit de contentis in eo
nichil scire aliud nisi qz uidit olim Bertholottu
et blasium de faiedis habitare in villa de faiedis
in quadam domo posita sub monte quodam vendl...
... Castro zuche in villa de faiedis et hoc quousque
vixerunt put uidit ipe testis. Que domus tunc
temporis quo habitabant p pdictos vz Bertholottu
et blasium erat tecta tegulis sive laucris lapideis.
Sz utrum dictam domum tenuissent ut pprieam
vel ad affictum aut quo titulo ab ipis nobilibus
vel ab alijs psonis et utru aliquid soluissent pea
dixit interrogatus nescire

Sup. quinto art.lo Examinatus et interrogatus ut s. dixit
nil aliud scire nisi prout supra deposuit

Sup. sexto et septimo non fuit Examinatus quia confessa
sunt per partem.

Sup. octavo et nono capitulo Examinatus dixit et credit
quod dicti Gregorius et Johannes fratres publice habebantur
et tenebantur ac reputabantur filii condicti olim
blasii de Fandris tempore quo idem testis mora
batur in dicta villa et hodie tenentur et reputantur.
[illegible] no tempore vidit condictum Gregorium et blasium
stare et habitare in domo condicta certo tempore de quo
(?) non recordatur. Et ut apparuerit tenuissent
aut ad affictum ut s. interrogatus dixit nescire.

Sup. x.o Examinatus non fuit quia confessum est
Sup. xi. et xii. capitulo Examinatus et Interrogatus
(?) credit nil aliud scire de contentis in eis nisi prout
sup. deposuit

[illegible] circa personam dicti testis diligenter examinatus
per omnia verum vidit [illegible]

Lestes Nobilium de
Zurcho q. Gregorius
et Johem de Faudis

Coram vobis Magnifico et generoso viro dño Johanne Con
tareno pro inclito serenissimo duchali dño locumtenente
in patria etc. Comparet Julianus [illegible] Florentia
tamquam actor et procurator filiorum et heredum quondam
Nobilis viri ser petri alias legitimare. Et ad ex
cludendum intentionem Gregorii et fratris filiorum q.
Blasii de Faudis in causa que inter partes vertitur
occasione unius domus site in Faudis et unius
boni siti in pagnacho ut patet ex processu. Et
infrascriptas petitiones [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] omni meliori modo via et iure quibus
melius potest et debet. Quibus petit per vos Magni
ficum [illegible] [illegible] [illegible] Eidemque iubere
[illegible] per [illegible] credit [illegible] non credit [illegible]
si negabit induxit in vim actorum [illegible] plenius
intendit per testes [illegible] [illegible] Non astringens

se ad plenarium nisi id sufficeret ad victoriam

1 Et primo quod de consuetudine predicti Forisfuly est et fuit a tanto tempore quod non est memoria in contrarium quod Castellani, Et Abbates et alii habentes ius iurisdictionem et Garitum in locis et villis predictis habuerunt et habent familias et homines et homines corporis servos qui vulgariter vocantur et appellantur homines de masnada. Et sic est publicum et notorium. Non credit

2 Item quod quod tales familie et homines sic nominati tenti et reputati sunt servi et pro servis tenentur habentur et reputantur in patria. Et de consuetudine est et fuit quod homines liberi et franchi cum talibus personis se retrahunt matrimonia facere et in eorum placitis garitibus ut moris est non admittentur tamquam homines non liberos et sic est publicum et notorium in patria. Ignorat et ideo non credit

Item quod de more et consuetudine est et fuit quod tales homines de masnada et servitores in locis et villis ubi degunt per liberos et franchos non admittuntur ad aliquos honores et id quod habent et possident precium in bonis stabilibus reputantur et tenentur esse et fuisse dominorum dictorum hominum servitorum et non dictorum et dicti bonis ad placitum et ad nutum domini Et hoc attento tempore quod non extat memoriam in contrarium. Ut supra proximo.

4 Item quod de more et consuetudine est et fuit quod omnia acquisita per tales personas acquiruntur dominis suis quoad bona

q̄ quoad p̄sonas, ꝛ possessa seu detenta sit d̄nor̄ suor̄.
R̄ Non credit

Item q̄ de more ꝛ ɔsuetudīe p̄rie Forijulij est ꝛ fuit
itanto tempore q̄ ī ꝯtrarium non extitit memoria q̄
in matrimonijs ɔhendis p̄ Nobiles p̄rie p̄ morg
morgingrabijs donant̄ ꝛ tradunt̄ mulieres nate
de dictis hominibꝫ de masnada, in sutores libere,
franche non et alijs detinet tales Nobiles
ultra dotem pat̄ aut frat̄ eidem sponse donat
unam de ipsis ꝛ tales reputant̄ p̄ut ꝛ sic est
publicum ꝛ manifestum. R̄ Non credit ut ponit̄.

Item q̄ de ɔsuetudine ē ꝛ fuit q̄ libere ꝛ franche
non ita tradunt̄ nec dantur in p̄fatis matrimonijs

Item q̄ olim Bartholettus thomasina fuerunt
Jugales, ꝛ ex ip̄is Jugalibꝫ natus est blasius
ꝛ ex ip̄o blasio ꝛ galdruda olim filia quodam
Raynerij nati sunt Gregorius, Johānes Coradina
et Colussa qui fuerūt ꝛ sunt hīti tenti ꝛ reputati
p̄ut ꝛ hoīes de masnata, ac ɔditiones ē p̄ut
supra p̄ homines dicte ville de faudis ac etiam
aliar̄ villar̄ ubi noti sunt, ꝛ erat ꝛ hoc est
publicum ꝛ manifestum. R̄ Non credit ymo falsum ē

Item q̄ de ɔsuetudine in p̄ria est ꝛ fuit retrinto
tempore q̄ nō est memoria in ɔtrariu q̄ tales hoīes
ꝛ p̄sone sic nate ꝛ reputate liberant̄ ꝛ manu
mittunt̄ p̄ ipsor̄ d̄nos, ꝛ ut plurimu offerunt̄
altari Aquilegie, ꝛ tales p̄sone sic liberate et
manumisse hent̄ p̄ liberis, ꝛ ita hent̄ tenent̄

et reputant in preia. R[espondit] Ignorat et non credit

Item quod Coradina et Colussa sorores dicti Johannis et Gregorii fuerunt liberate et manumisse secundum consuetudinem scientibus petentibus et patientibus dictis fratribus ac proximis earumdem. R[espondit] Non credit

Item quod predicti fratres videlicet Gregorius et Johannes habentur tenentur et reputantur servi et homines de masnata et ut servi fuerunt tractati per dictos Nobiles de Zucho a maioribus suis videlicet Blasio et Galdrudas et ipsis fratribus scientibus et patientibus. R[espondit] Non credit

Item quod dicte sorores Coradina et Colussa antequam fuisset et essent manumisse fuerunt habite tente et reputate serve et pro servis habebantur tenebantur quousque dicti Nobiles de Zucho eas liberaverunt R[espondit] Non credit.

Item quod dicti Blasius et filii et eorum descendentes hac de causa videlicet suprascripta conditione repellebantur a placito et ... pena servi et non liberi ... ab aliis honoribus repellebantur ut repelluntur servi et homines de masnata in dicto placito ... ipsis scientibus et patientibus. R[espondit] Non credit.

Item quod Nobiles de Zucho et de Chucanea venientes ad divisionem suorum bonorum et iurium que habebant in Comuni diviserunt servitores et homines de masnata inter eos et inter alios idem Blasius cum filiis et heredibus suis tetigit in partem dictis nobilibus de Zucho ipsis Blasio et maioribus scientibus et patientibus

R[espondit] Non credit nec potuerunt tales divisiones facere in preiudicium ...

Item quod supradicti Nobiles de Cha Churanca et de Zucho predictos homines tenebant ut suos et homines de masnata disponendo de eis et bonis ipsorum ad placitum eorumdem et qualiter cum fecerunt de hominibus et bonis talis conditionis et hoc ante et post dictam conventionem factam. Non credit

Item quod dicta Coradina soror dictorum fratrum data et consignata fuit ut sua domino Colusso sciente et patientibus dictis fratribus et parentibus eiusdem et ipsa Colussa. Non credit

Item quod supradicti blasius et filii et eorum descendentes tamquam homines sui conditionis et de masnada repellebant a placito proprietatis et aliis officiis communibus ville de Faedis. Non credit

Item quod prefati blasius pater dictorum fratrum et sui antecessores et descendentes dicta bona tenuerunt et laboraverunt ut sui tenentes ad resignationem et placitum dominorum et ut bona ad habitantiam. Non credit.

Item quod prefati Gregorius et Johannes dicta bona iam sunt anni octo resignaverunt in manibus dominorum suorum Non credit.

Item quod prefati Nobiles de Castro ipsorum ut moris est dictorum dominorum dare habitantibus et eis servientibus dum habitaverint et servierint et si in eis mirarent cederent prefati aut alii recipientes pro eis. Non credit ut ponitur

Item quod de more et consuetudine est et fuit dictorum Nobilium dare et assignare servitoribus eorum bona ad resignationem et voluntatem eorumdem et aliqui

Expendere dare ad planctus ipsorum unde possint vivere tales fuerunt et homines de masnada. ¶ Ignorat ideo non credit

Item quod super est vultus publica vox et fama ¶ non credit etc.

dicta Addendo et declarando positiones dominorum productas Comparet Johannes Et infrascriptas producit et inducit / Quibus petit per vos magnificum dominum potestatem moneri eum dicere per verbum credit vel non credit / quas si negabit inducit in unum actorum quos probare intendit per testes et alia jura. Non astringens tamen se ad probandum nisi quod sufficiat ad victoriam

1 Et primo quod olim Bertholottus et Thomasina de fandis maiores dictorum Gregorii / Johannis Corradini et Colussii fuerunt Jugales / et sic habiti tenti et reputati fuerunt per omnes cognoscentes eosdem. ¶ Credit

2 Item quod dicti Bertholottus et Thomasina fuerunt habiti tenti et reputati homines de masnada. et per illos habebant tenebant et reputabant ¶ Non credit

Item quod ex dictis Bertholotto et Thomasina nati sunt plures filii videlicet Vincentius / Jeronimus presbiter Franciscus et Blasius et ut filii predictorum Jugalium fuerunt habiti tenti et reputati per omnes cognoscentes eosdem. ¶ Credit

4 Item quod predicti fratres fuerunt habiti tenti et reputati

homines de masnada per omnes cognoscentes eosdem et
pro talibus tractabantur et reputabantur. Non credit

Item quod dicti Blasius et Galdruda fuerunt jugales
et ut jugales cohabitaverunt simul per plura tempora
et plura tempora. Credit quod blasius et galdruda
fuerunt jugales cetera non credit

Item quod dicta ... galdruda nata fuit ex Rayneio
et Colussa jugalibus et ut filia dictorum jugalium
habebatur tenebatur et reputabatur per omnes cognoscentes
eosdem. Et hodie sic reputatur et habetur per habentes
notitiam dictorum. Credit quod fuit filia
Rayneri et Colusse et alia non credit

Item quod dicti Raynerius et Colussa jugales fuerunt
tempore quo degebant in humanis homines de
masnada et fictores Nobilium de Zurlio et hoc
per annos x. xx. xxx. xl. et ultra usque ad
tempus mortis eorumdem. Non credit

Item quod dicta Galdruda fuit tenta et reputata de
masnada et de tali conditione quousque vitam
degit in humanis et post. Non credit

Item quod olim Ortruich fuit frater dicte Galdrude
filius dictorum jugalium et habitus tentus et repu
tatus homo de masnada et conditionis predicte per
omnes qui cognoscebant eundem. Non credit

Item quod dicti Raynerius et Colussa jugales fuerunt
habiti et tenti homines de masnada et pro talibus habebantur
tenebantur et reputabantur in feudis et aliis locis. Non credit

11 Item quod predicti Nobiles de Cuchanea ad instantiam ipsorum
detenti liberaverunt filiam dictorum [illegible]
nomine Mariam. Non credit

12 Item quod ex dictis Iugalibus Blasio et Galdruda nati sunt
Johannes Georgius, Coradina et Colussa et pro filiis
dictorum Iugalium habentur tenentur et reputantur. Credit
quod Gregorius, Johannes Coradina et Colussa fuerunt
filii Blasii et Galdrude.

13 Item quod predicti et Johannes Gregorius Colussa et Cora
dina maiores v. x. xx. xl. lx. annis et ultra
fuerunt habiti tenti et reputati homines de masnada
et tales conditionis et hodie habentur et tenentur pro talibus
Non credit.

14 Item quod de his sit et fuit publica vox et fama. Verbo
ad omnes et singulos referendo

15 Item addendo supradictis articulis idem Johannes producit
infrascriptos quos probare intendit per testes suos
talia sua Iura

Item quod maiores ipsorum Iugalium videlicet Galdrude
1 Blasii et ipsi Iugales passi sunt se transferri de
una persona in aliam et maxime in divisionibus
factis per illos nobiles consortes de Zucho et
translati sunt et fuerunt ut sui et homines de mas
nata ipsis scientibus et patientibus. Non credit

2 Item quod tam idem Blasius et Galdruda iugales
[illegible] iudicio quam extra plures et plures confessi sunt

essendo se cum suos homines de masnada, et sic fuit et est verum publica vox et fama. Non credit

3 Item quod per nunc durante dicto processu fuit nobilibus de patria heentibus similes homines quod per publicam famam sufficiebat et sufficeret probare alio non probato, aut per parlamentum patrie hoc fuit diffinitum. Non credit.

Antonius Gabzutti de Faudis etatis annorum lx. vel circa ut asserit testis productus juratus et ad probandum sup. datus et nominatus, interrogatusque per supradictum Antonium conducentem et me notarium subscriptum quod sciret de contentis in dicto articulo eidem ad suum plenum intellectum vulgariter [illegible] sub suo sacramento, testificatus fuit ut infra videlicet

Et primo super primo articulo examinatus et interrogatus diligenter per supradictum Antonium et me notarium subscriptum dixit de contentis in dicto capitulo scire ut infra videlicet quod audivit dici quod nobiles et tales in articulo nominati bene solent habere suos homines appellatos de masnada et hoc a recordatione sua citra. Interrogatus quos audivit dici sic habere suos homines de masnada dixit quod audivit nobiles de Chiamaria habere similes suos. Interrogatus a quibus audivisset dici dixit quod in dicta villa de Faudis a pluribus personis

Sup(er) s(ecun)do ar(ticu)lo (in)t(er)rogat(us) dixit bene audiuisse dici a
plurib(us) p(er)sonis q(uod) aliqui de dicta villa de fraudis reten
uerunt se (con)t(ra)here matrimoniu(m) v(idelicet) homines reputati
franchi, cu(m) talib(us) reputat(is) s(er)uis, (et) hominib(us) de
masnada et hec audiuit dici in villa de fraudis
plurib(us) vicib(us) arcordatu(m) suo circa

Sup(er) t(er)tio ar(ticu)lo interrogatus dixit in fene v(idelicet) q(uod) alias
aliqui habitatores ville de fraudis fuerunt reputati
s(er)ui dictor(um) duor(um) p(ro) ipsos duos qui habitatores nega
bant se esse s(er)uos. Et q(uod) nichilo(minus) dicti nobiles
accipiebant (et) acceperunt ip(s)is etia(m) bona que di
cebant fuisse de domo sua, sup(er) quib(us) bonis tene
bant in (con)t(ra)rio fraudis annatim dictis Nobilib(us)
Interrogatus qui fuerunt illi sic reputati (et) nominati
[illegible], dixit q(uod) fuerunt filij olim petrebelli
theotonici (et) quib(us) acceptu(m) fuit dictu(m) bonum

Sup(er) quarto ar(ticu)lo interrogatus (et) examinatus ut(ri)s
suo sacramento dixit de (con)tent(is) in eo nichil scire
Sup(er) quinto (et) sexto cap(itu)lis Examinatus (et) interrogat(us)
dixit b(e)n(e) audiuisse dici q(uod) tales nobiles sic
solent facere (et) dare mulieres ut (con)tinet(ur) in ar(ticu)lis
Interrogatus si vidit fieri dixit q(uod) non, s(ed)
audiuit dici ut s(upr)a deposuit.

Sup(er) septimo ar(ticu)lo interrogatus [illegible] dixit q(uod) cognouit
Thomasinu(m) [illegible] (et) Bertholottu(m) qui reputati
fuerunt singales, (et) q(uod) nati sunt illi descendentes
in ar(ticu)lis nominati p(ro)ut (con)tinet(ur) in ar(ticu)lis quos etia(m)
cognouit (et) qui o(mn)es reputati fuerunt in dicta

villa de Gaudio[?] pro suis dicto nobilium, prout audivit dici in dicta villa. Et aliter de contentis in dicto articulo dixit nescire.

Super octavo articulo interrogatus et examinatus dixit se scire videlicet quod bene audivit dici quod nobiles tales solent franchare aliquos ex eorum suis et conducere facere ad altare [?] et aliter dixit nescire.

Super nono articulo interrogatus et examinatus ut supra suo sacramento medio dixit de contentis in eo nichil scire.

Super decimo articulo interrogatus et examinatus dixit bene audivisse dici dictum Blasium et descendentes fuisse reputatos suos homines de masnada dictorum nobilium de Zurho.

Super xi. articulo examinatus et interrogatus ut supra suo sacramento dixit bene ~~audivisse~~ vidisse Coradinam et coluisse stare et habitare in Zurho, sed utrum fuerit tenta et ut sua dixit nescire, subdens quod si pater erat suus per consequens et filia debebat esse, quas sorores tamen dicti nobiles pro tenebant pro suis. utrum autem fuissent dixit nescire.

Super xii articulo interrogatus et examinatus ut supra dixit se scire videlicet quod audivit dici quod illi qui reputabant sui dictorum nobilium non vocabant ad placitum christianitatis celebratis in villa de Gaudio, sed utrum Blasius et sui descendentes fuissent ubique repulsi dixit interrogatus nescire.

Super xiii°. articulo non fuit examinatus de voluntate partium.

Super xiiii°. articulo examinatus et interrogatus ut supra suo sacramento medio dixit numquam vidisse tempore aliquo

bonum aliquibus suis nisi per illos theotonicos prout
supra deposuit

Super xvi° articulo interrogatus dixit de contentis in eo nichil
scire.

Super xvii articulo Interrogatus et Examinatus dixit de
contentis in eo nescire aliter quam supra deposuit

Super xviii articulo Interrogatus ut supra dixit quod blasius et
filii in articulis contenti bene tenebant bona in fauclis
et pagnacho. Et pro illis exigebant affictus prout
vidit. Verum aut ad resignationes ut ad postam
dominorum dixit interrogatus nescire

Super xviiii et xx° capitulis non fuit interrogatus quia
partes producentes non curaverunt.

Super articulo publice vocis et fame Examinatus dixit
quod contentis in eo nil aliud scire nisi prout supra
deposuit contestificatus est

Super primo et tercio articulis prime additionis examinatus non
fuit quia pars adversa confessa est

Super secundo articulo Examinatus ut supra dixit quod audivit
hanc dici a recordatu suo citra quod ipsi reputabant
fuisse homines de masnada in villa de fauclis sed
utrumque fuissent ut ne dixit nescire

Super quarto articulo Examinatus dixit audivisse dici
ipsos esse suos reputari fuisse aliter nescit

Super quinto articulo Examinatus ut supra dixit ipsos fuisse
iugales et habitasse prout vidit insimul ultra xxxx^{ta} annos

Super vi° articulo interrogatus et examinatus dixit contenta
in illo a recordatu suo prout vidit et scit vera esse
et ita fuisse tentum et reputatum.

Sup .j. p[ri]mo arti[culo] examinatus ... dixit q[uod] p[er]t audivit
dici ipi fuerunt reputati in dicta villa de Faudis homi[n]es
de masnada ... (?) ... fuerit dixit nescire ...
similit[er] dicta galdrada

Sup[er] octavo nono decimo examinatus ut[ri]us dixit scire ut[ri]us
p[er] ea que in dicta villa de faudis audivit dici et
ipos descendisse p[er]t in aliis continet ... alit[er] nescit

Sup[er] xj.º arti[culo] interrogatus dixit nil scire de contentis in eo
alit[er] nisi q[uod] audivit dici q[uod] ipi nobiles francaverunt
et liberaverunt eam ... alit[er] dixit nescire

Sup[er] xij arti[culo] examinatus no[n] fuit q[uia] confessum est

Sup[er] xiij arti[culo] examinatus dixit nescire nisi p[er]t
sup[ra] deposuit

Sup[er] primo arti[culo] et omnib[us] aliis titu[li] additionis dixit de contentis
in eis nil aliud scire nisi p[er]t sup[ra] deposuit et testificatus est

Circa p[er]sonam dicti testis diligent[er] examinatus et interro
gatus ut[ri]us dixit non doctus no[n] rogatus no[n] infor
matus, no[n] sibi datum vel p[ro]missum aliquid p[ro] p[rese]nti
testimonio ferendo velle vincere ... habentem, et dixit et
credit no[n] esse affinem ... etc.

2 ... testis

Radulphus quondam Jacobi de Faudis etatis annor[um] lxx.
et ultra testis p[ro]ductus iuratus et examinatus
sup[er] arti[culis] sup[ra]s[crip]tis eidem ad suum plenum intellectum
ut asserit vulgarizatis et declaratis suo sacramento
de contentis in eis ... scire dixit et testificatus fuit
ut infra vz

Et primo sup[er] primo arti[culo] interrogatus et examinatus
dixit ... scire ... p[er] ... tempore ... p[er] tempora

retroacta vidit dnos de Zucho apellare aliquos [illegible]
ville de Faudis [illegible] homines [illegible] qui
sic appellati p ipsos dnos nichil respondebant eis. Interro
gatus qui fuerunt illi sic apellati p ipsos dnos dixit
q fuit [illegible] tallmat [illegible] quedam [illegible]
filia [illegible] de alijs no recordat talia de gentis in eo dixit nescire

Sup scdo arlo examinatus dixit contenta in ipo caplo vidisse
practicari in villa de Faudis a minori tempore decem
annorum citra q tales qui reputabant sui non
recipiunt in [illegible] cum eis non [illegible] debent
contrahitur sicut cu liberis et franchis

Sup tcio arlo examinatus [illegible] recordatur
suo vidit tales hoies reputatos suos [illegible] de mala
nata non esse admissos ad aliquos honores
Et si tenet alia bona stabilia tenet ad placitum dnor
et vidit aliquib ipa bona accipi Interrogatus quibus
vidit accipi dixit q cuidam [illegible] qui habebat
unu bonum in [illegible] qd ei acceptu fuit p ipos
nobiles et a quodam Thomeo Rodulfi de [illegible]
[illegible] post eius mortem ipi nobiles [illegible]
[illegible] se intromiserunt

Sup quarto arlo interrogatus dixit q audivit dici contenta
in dicto arlo fore vera et sic practicari et aliter dixit
nescire.

Sup quinto et sexto caplis examinatus dixit audivisse
dici contenta in dictis arlis esse vera et etia ipe testis
vidit ipos nobiles de Zucho accipe quandam filiam
Francisci hosti de Faudis et dare cuidam dno nobili
de domo tempore quo ipa nupsit et q tunc ipa
fuit reputata libera.

Sup septimo [illegible] caplo examinatus interrogatus
dixit q [illegible] publicum in villa

de Faudis dicti gentes in ipso capitulo reputabantur et notati
erant per dominos de Zucho personis et homines de masnada
ipsorum Nobilium et etiam per alios homines de Faudis

Super octavo capitulo Examinatus dixit quod numquam fuit
presens ubi sic fuisset oblatum ut praticatur sed bene
audivit dici quod sic fit et solet fieri

Super nono articulo interrogatus dixit nil scire

Super duodecimo capitulo Examinatus dixit quod a recordatu
suo numquam vidit Vlasinum et alios clamare in placito
Comunitatis neque repelli eo quia non veniebant interro
gatus si illi veniebant si non fuissent reputati sic
dixit quod sic eo quod vocabantur in placito ut moris est ibi

Super xiii. xxviii. articulis Examinatus dixit de gentes in eis
nichil scire quia non impediebat se de factis ipsorum
Nobilium

Super xl. et xli. articulis examinatus dixit nil aliud scire
nisi prout supra deposuit

Super xlvi. xlvii. xlviii. xlix. capitulis non fuit interro
gatus quia pro producente non erant

Super capitulo publice vocis et fame Examinatus dixit
de gentibus in eo nichil aliud scire nisi prout supra
deposuit et testificatus est

Super primo tertio capitulis fuit Vlasinus examinatus et
interrogatus non fuit quia pro adversa confessa est

Super secundo quarto septimo octavo nono decimo et xvi.
capitulis examinatus dixit quod ipsi nominati in capitulis
a recordatu suo citra publice in villa de Faudis
reputati fuerunt servi et sic audivit dici fuisse
servos et homines de masnata ipsorum Nobilium et aliter
dixit nescire

Ista capitula sunt ... [illegible]

Sup quinto actlo Examinatus uts dixit q blasius
et Galderuda fuerint Jugales et cohabitauerunt simul
p plura tempora ultra xxx annos
Sup sexto actlo interrogat dixit [illegible] in ipo [illegible]
et sic reputare in Villa de Faudis [illegible]
[illegible] in Venetys et Colussa in Faudis [illegible]
in [illegible]

Sup xi capto Examinatus uts dixit suo sacramento
[illegible] nihil scire
Sup xii actlo examinatus dixit [illegible]
[illegible] reputati sunt in Villa de Faudis
alibi p omnes cognoscentes eosdem.
Sup capto publice vocis et fame Examinatus dixit nil
aliud scire nisi prout sup testificatus est.
Sup scdo capto scdi additionis Examinatus dixit de
contentis in eo nihil scire
Sup [illegible] examinatus [illegible]
curavit
Sup publica voce et fama dixit de contentis in eo nil
aliud scire nisi prout sup deposuit

[illegible] diligent interrog [illegible]

ad viii Franciscus dictus pauliis etatis annorum [illegible] teste
pductus Juratus et ad pbandum sup datus Interrogatus et
examinatus quid sciret de contentis in capitlis eidem
lectis [illegible] Vulgarizatis [illegible] testificatus fuit
[illegible]
Et primo sup pmo capitlo Examinatus et interrogatus
suo sacramento dixit [illegible] nobiles
de patria solent hre homines de masnada et sic [illegible]

Nobiles appellatos. Interrogatus quos vidit se vidit nominare et audivisse dici [illegible] similiter fuisse [illegible] masnada vidit quod illos de Zucho de pristagno de Speque et de Scito amele, sed utrum sint vel ne dixit nescire

Super secundo articulo examinatus et interrogatus [illegible] dixit bene audivisse dici contenta in dicto capitulo fore vera, sed nescire. Subdens quod tales sic reputati sunt non admittunt ad placitum [illegible] ad alia non officia admittunt. Et hoc vidit fieri in villa de Faedis videlicet quod homines liberi retrahunt facere matrimonium cum talibus reputatis suis. Et predicta dixit vidisse fieri in villa de Faedis et pluribus [illegible]

Super tertio et quarto capitulo examinatus dixit nichil fore de contentis [illegible] nisi prout supra deposuit

Super quinto et sexto articulis examinatus dixit bene audivisse dici quod sic solet fieri, et vidit bene ipse testis quemdam filium Francisci hospitis de Faedis dare rendas domino Nicolusso de Zucho pro [illegible] sicuti dicebat, aliter dixit nescire

Super septimo [illegible] capitulo examinatus dixit quod cognovit Bertholottum et alios descendentes in articulo nominatos quos vidit cognovit / Interrogatus si reputabant et tenebant sive [illegible] pro suis dictorum Nobilium, dixit quod sic / Sed utrum sint vel fuissent dixit nescire. Et quod ipsi Nobiles simul appellabant eos suos sic reputabant in ipsa villa, Subdens quod audivit ab olim Bertholotto avo istorum quod numquam daret eis mesuram de pane [illegible] genitores sui eo quia acceperat unam suam dictorum Nobilium in uxorem.

Testis [illegible]

Super octavo articulo examinatus dixit contenta in ipso esse vera prout [illegible] fuit [illegible]

similiter audivit alterum [illegible] quendam silvam [illegible]
de Fanciis qui moratur in [illegible] et alios audivit
etiam afferre qui sunt reputati sunt liberi et franchi

Super nono capitulo examinatus dixit per auditum contenta
in dicto capitulo fore vera.

Super xii° capitulo examinatus dixit nil aliud scire
nisi prout supra deposuit

Super xiii non fuit examinatus quia per [illegible]
non curavit

Super xiiii° capitulo examinatus interrogatus dixit
quod antiquitus bene accipiebat bona et quod vidit accipi
a quodam Blasio Petribelli de Fanciis unum bonum
Et quod in a parvo tempore citra acceperunt [illegible]
[illegible] unum bonum et postea affictaverunt
illud sibi et similiter dicto Blasio.

Super xvi° capitulo examinatus et interrogatus ut supra dixit
quod olim ser Iohannes et ser Mathiussius fratres de Zuc[h]o
tempore vite eorum acceperunt dictum [illegible]
reputatum suam uxorem et quam pro sua tenebat
et acceperunt et assignaverunt eam domino [illegible]
[illegible] parentibus ipsius [illegible]

Super xvii capitulo examinatus dixit nescire aliud
nisi ut supra deposuit

Super xviii. xviiii. xviiii. xx° capitulo non fuit examinatus
de voluntate [illegible]

Super [illegible] publica fama examinatus dixit nil aliud
scire nisi ut supra deposuit

Super capitulo primo et tertio additionis prime non
fuit examinatus quia pars adversa confessa est

Sup. [s]c[un]do quarto septimo, octavo nono xi. xviij. E[xamin]at[us] [di]xit q[uod] [illegible] in [illegible] nominati a [illegible]
citra publice [re]putabant [et] nominabant [illegible]
[No]biliu[m] [illegible] bono[rum] [illegible] [et] ho[m]i[n]ib[us] dicte
ville / S[ed] utru[m] fuissent ut ne dixit nescire
Et m[e]diu[m] audivisse ip[s]os Nobiles appellasse eos
suos qui in ip[s]o[rum] p[rae]dia [illegible] / [et] in eo[rum]
a[n]i[m]a [con]tradicebant [et] dicebant q[uod] no[n] erat vere

Sup [quin]to [et] s[e]xto cap[itul]o [illegible] interrogatus
dixit q[uod] illi [illegible] tenta reputata fuerint publice
Jugales / Et q[uod] p[er] ea que vidit cohabitaverunt
simul ann[i]s xxx[ta] [illegible] / Et q[uod] simil[ite]r ex Ray
nerio [et] Colussa Jugalib[us] nata fuit galdruda / [et] sic
[illegible] tenta [et] reputata fuit [et] est in ip[s]a villa
de [Fa]edis [et] alibi p[er] o[mn]es [con]gnoscentes eosdem

Sup. xij. cap[itul]o interrogatus dixit b[ene] fuisse p[rese]ntem
in villa de Faedis ubi dictus olim s[er] petrus
manumisit marcam in art[ic]ulo nominatam p[rese]nte
Arthuicho p[at]re suo / Et q[uod] [illegible] [illegible]
[illegible] scripsit cartam sup[er] instr[ume]nto manumiss[i]o[n]is
S[ed] utru[m] [con]p[re]hendit [et] rogatu ip[s]ius Arthuici dix[it]
nescire

Sup xvj. [ar]t[ic]lo Examinatus dixit [con]tenta in eo ess[e]
vera p[ro]ut publice dicit[ur] [et] narratur / [et] sic tenent
[et] reputant

Sup cap[itul]o publice voc[is] [et] fame dixit nil aliud scire
nisi p[ro]ut sup[ra] deposuit

[illegible] [illegible] testis [illegible] Examinatus [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

4

[illegible] predictus Nicolaus Flore dela Massa de Fancicis [illegible] [illegible] [illegible] ut [illegible] ut asserit testis productus [illegible] testatus et ad probandum supra datus interrogatus et examinatus super articulis suprascriptis eidem ad suum plenum intellectum vulgarizatis et declaratis suo sacramento dixit scire ut infra.

Super primo capitulo examinatus et interrogatus [illegible] suo sacramento dixit bene audivisse dici a recordatu suo citra Nobiles de Zucho de [illegible] Chuerunt de Valucsono huisse [illegible] suos quos appellant homines de masnata, et alia de contentis in dicto capitulo dixit nescire

Super secundo articulo interrogatus dixit tamen scire [illegible] vidit tales reputatos suos et homines de masnata [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in iudicio standum. Et vidisse etiam quod homines liberi et franchi recusabant [illegible] matrimonia cum talibus sic reputatis suis [illegible] vidit quendam Leonardum fabrum et quendam Raynerium Nordanum de prato et alios sic contrare in habendo [illegible] matrimonia

Super tertio et quarto articulis examinatus dixit nihil scire de contentis.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dixit tamen scire dictis quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fuerunt [illegible] [illegible] cum ipsis mulieribus pro reputatis suis [illegible] de masnada ad standum servum in domo pro ancillis et servientibus eorum scientibus parentibus eorum. Et predicta dixit scire quia [illegible] vidit olim pro Johem

et Mathussium de Zucho similes juvenes accepi
ad standum cum eis

Super sexto articulo dixit contenta in dicto articulo fore [illegible]
prout vidit et sic practicari

Super septimo decimo [illegible] capitulis [illegible] examinatus dixit
quod ipsi in capitulis descripti reputabantur publice
in dicta villa de Fraudis et alibi pro servis et hominibus
de masnata dictorum Nobilium et similiter ipsi
Nobiles reputabant eos suos servos et utrum
fuissent vel non dixit nescire

Super octavo capitulo Examinatus dixit nil aliud
scire nisi quod vidit quod post mortem olim [illegible]
de Zucho fuerunt oblati tres servi super tribus equis
in Ecclesia de Fraudis ubi sepultus est ipse
Johannes et quod illi tres reputati sunt et reputati
fuerunt liberi et franchi postmodum

Super nono articulo Examinatus dixit quod [illegible]
bene dicit quod ipsi Nobiles de Zucho liberaverunt
et manumiserunt [illegible] [illegible] et
Coradinum in articulis nominatos et quod bene repu
tabantur pro liberis et alia de contentis in dicto
articulo dixit nescire

Super xi articulo Examinatus et interrogatus dixit quod
ipsi nominati in capitulis non vocabantur sicut alii
homines liberi ad placita [illegible] quia repu
tabantur servi et homines de masnada et alia dixit
nescire

Super xii articulo [illegible] fuit Examinatus de voluntate
partium

[illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible]

Super quarto articulo interrogatus dixit nõ aliud scire nisi quod vidit ipsos Nobiles qui ibant ad custodiendum aliquod festum compellebant tales suos suos nec [illegible] ad custodiendum illud. Interrogatus si vidit aliquos de subditis in articulis contentis sic artare et compelli dixit quod non

Super xv° articulo interrogatus dixit nil aliud scire nisi quod vidit subditam Coradinam stare [illegible] cum domina Nicolussa absque [illegible] credit propter sua ipsorum nobilium et alia [illegible] contentis in dicto articulo dixit nescire

Super xvi. articulo Examinatus dixit nil aliud scire nisi prout supra deposuit

Super xvii. xviii. xviiii. xxx. articulis non fuit Examinatus de voluntate producentis

Super articulo publice vocis et fame dixit de contentis in eis nescire nisi prout supra deposuit

Super primo et tertio capitulo prime additionis non fuit interrogatus quia confessa sunt

Super secundo quarto septimo octavo [illegible] xxxi articulis Examinatus [illegible] [illegible] in capitulo [illegible] [illegible] extra [illegible] sunt tenti et reputati seu et homines de masnada tam per ipsos Nobiles quam etiam per alios de familia ipsorum [illegible] [illegible] fuerint vel sint dixit nescire. Et nescire aliud nisi prout supra deposuit

[illegible]

vera esse scit quod ipsi iugales insimul steterunt et cohabitaverunt per plura tempora.

Super sexto articulo interrogatus dixit contenta in ipso vera esse et stabilitum tenetur et reputatur per omnes cognoscentes predictos

Super undecimo capitulo examinatus dixit bene audivisse [illegible] contenta in dicto capitulo [illegible]

Super xii capitulo examinatus non fuit confessionis partis

Super xiii capitulo examinatus dixit nil aliud scire nisi quod supra deposuit

Super secundo secunde additionis dixit nil aliud scire nisi quod supra deposuit

Super aliis non fuit examinatus de voluntate producentis

Circa personam ipsius testis diligenter examinatus per omnia recte respondit

Vlasius quondam Bertulissy de Fanadis etatis annorum circha lx testis productus iuratus testatur et ad probandum super dictis interrogatus et examinatus in suo sacramento testificatus fuit ut infra videlicet

Et primo super primo articulo interrogatus et examinatus in suo sacramento dixit bene audivisse dici nobiles de Chiavenna, Zucho Pestagno et Valnesono habere et habuisse homines in villa de Fanadis quos appellabant homines de masnada

Super secundo articulo interrogatus et examinatus ut supra dixit contenta in dicto articulo fore vera per ea que vidit videlicet homines liberos et francos [illegible] facere matrimonia contrahere cum hiis qui reputati sunt servi et cum familiis et personis reputatis

sunt in dicta villa de fa[n]dis [illegible] tales multas. Interrogatus quos et quas familias seu personas [illegible] vidit [illegible] [illegible] dixit quidam [illegible] dicta villa de fandis [illegible] et multos de quibus non recordatur.

Super decimo quarto articulo examinatus et interrogatus [illegible] dixit [illegible] quod [illegible] vidit filium [illegible] [illegible] [illegible] accipere in se bona [illegible] plurimorum qui sunt [illegible] et reputati sunt eiusdem olim [illegible] et etiam vidisse ipsos nobiles de Valnesono [illegible] bona [illegible] bona eiusdem olim Martini [illegible] de fandis sunt reputati ipsorum nobilium. Et alia de contentis in dictis capitulis dixit nescire.

Super quinto articulo examinatus dixit contenta in dicto articulo fore vera. Et quod vidit [illegible] [illegible] [illegible] per ipsos nobiles. Interrogatus quibus [illegible] vidit dare tales mulieres [illegible] [illegible] [illegible] dixit non recordari.

[illegible] sexto articulo [illegible] [illegible] contenta in [illegible]

Super septimo [illegible] articulo examinatus et interrogatus [illegible] vidit et dixit quod ille sit in articulo [illegible] nati sunt ex praedictis in capitulis [illegible] [illegible] ibi exprimitur [illegible]. Et etiam [illegible] [illegible] dicti [illegible] sunt reputati sunt [illegible] [illegible] de masnata ipsorum nobilium [illegible] cognoscentes [illegible] in dicta villa de fandis et etiam [illegible] ipsos nobiles cum quibus sunt [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

7

Sup. octavo art.lo Examinatus dixit contenta in eo esse vera per ea que audivit dici et aliter nescit

Sup. nono art.lo Examinatus et interrogatus ut supra sub suo iuramento dixit de contentis in eis nichil scire

Sup. xi. art.lo Examinatus interrogatus dixit a recordatum suo fuisse qui armatum in pluribus compagnitatibus factis in villa de Flandres ubi numquam fuerunt contra plurimi Alfonsus et filii et alii plures reputati per homines de mesnada

Sup. xii. capitulo non fuit Examinatus quia per producens non curavit

Sup. xiii. art.lo Examinatus dixit talibus hominibus publice reputatis fuisse per nobilium mediis et aliquando dum voluerunt ipsi nobiles fuisse esse accepta et ablata bona stabilia eorum ipso teste vidente / Interrogatus quibus fuisset ea bona fuisset accepta et ablata dixit Martino Conass. Venuto barberio de Flandres quibus per franciscum filius per xpoforo de Churanea accepit / Et alia de contentis in eo dixit nescire

Sup. xiiii.o art.lo Examinatus interrogatus dixit de contentis in eo nichil scire

Sup. xv. art.lo Examinatus interrogatus dixit nescire aliter quam ut deposuit et testificatus est

Sup. xvi. xvii. xviii.o xix.o capitulo non fuit examinatus de voluntate producentis

Sup. art.lo publica voce et fama dixit de contentis in eo nil scire aliud sciri nisi ut deposuit

per primo teste [illegible] interrogatus non fuit [illegible] fuit

Sup sc(un)do quarto septimo octavo nono xi et xviii capitulis
examinatus dixit dictos in capitulis contentos nominatos
[illegible] fuisse
suos et homines de Masnada in villa de Fauda [illegible]
pro [illegible] eosdem. Et similiter ipse Nobiles
eos sic tenebant et reputabant pro suis [illegible]
[illegible] fuissent ut [illegible] dixit non aliter scire
aliter nescire nisi prout supra deposuit. [illegible]
ex dicta causa homines liberi bene [illegible]
contrahere matrimonia cum [illegible]

Sup quinto et sexto capitulis interrogatus dixit contenta
in eis vera esse pro ea que ipse testis vidit sic
[illegible]

Sup xvi articulo Examinatus et interrogatus dixit
de contentis in eo nihil scire

Sup xvii articulo non fuit examinatus quia pars
[illegible] confessa est

[illegible] de publica voce et fama [illegible] dixit
nil aliud scire nisi prout sup(ra) deposuit

Sup sc(un)do [illegible] examinatus dixit
[illegible] in eo nihil scire

Sup cunctis aliis capitulis [illegible]
in eis nihil scire

Sup capitulo de publica voce et fama examinatus dixit
de contentis in eo nil aliud scire nisi ut deposuit

[illegible]

[illegible]

71

Nicolaus dictus Carel quondam gumfredi de Sanctis etatis annorum octuaginta et ultra ut asseruit testis productus iuratus et ad probandum supra datus Examinatus que et interrogatus uti super articulis supradictis eidem ad suum plenum intellectum vulgarizatis suo sacramento dixit de contentis in eis sicut ut infra.

Et primo super primo articulo examinatus dixit a tempore datum suo citra vidisse Nobiles duos Nobiles ... Zucho et Valusono huisse familias ... thomeos ... Masnata / Interrogatus qualiter sciret dixit quod sic publice dici audivit et sic publice dicitur ... ratum et alia de contentis in eo dixit nescire

Super secundo articulo Examinatus dixit contenta in eo vera ... ... fieri per homines liberos ... contrahere matrimonia cum suis familiis ... ... masnata

Super tertio articulo Examinatus dixit contenta in dicto articulo fore vera / Interrogatus qualiter sciat dixit quod audivit dici ab ipsis ... suis videlicet ab hendricho de then / Arthurio ... ... alijs

Super quarto articulo Interrogatus ... dixit ... in eo vera esse quia supra deposuit et quod ipsimet sui ita dicunt esse et fieri debere et ita ab eis audivit dici

Super quinto articulo examinatus dixit contenta in eo vera esse quia audivit ... ab ... ... quorum nominibus dixit non bene recordari

Super sexto articulo interrogatus dixit contenta vera

iera ee qua liberi et franchi non ita tenedunt.

[illegible] septimo [illegible] capitulo [illegible]
et interrogatus dixit quod [illegible] nomen
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] Blasius
et alii descendentes pro [illegible] articulis [illegible] et
publice tenent et reputant pro ipsos Nobiles
et homines ipsius ville fuit et homines de mas
nada, ac bin tenti et reputati fuerunt per elapsum
et etiam audivisse ab ipsis suis se appellare
suos ipsorum Nobilium. Et vidisse quod ipsos
Nobiles, quo pro [illegible] [illegible] [illegible]
et venire ad serviendum ipsis Nobilibus
que post modum nupsit cuidam Blasio filio
Bertolotti de Fraudis pro ea que vidit ipse
testis

Super octavo articulo Examinatus dixit contenta in eo
vera esse pro ea que audivit dici, Sed quod si non
offertur alterum [illegible] quod non reputatur liber seu
franchus

Super nono articulo Examinatus dixit de contentis
in eo nihil scire

Super xi capitulo Examinatus dixit quod [illegible] [illegible]
et descendentes ab eo numquam fuerunt [illegible] neque
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
in villa de Fraudis pro ea quod testis ipse vidit
[illegible] reputati sunt [illegible] Interrogatus si [illegible]
lebant a plancto [illegible] dixit quod non quia non
veniebant pro si venissent credit quod repulsi fuissent

gualdrud fuit [illegible] dixit [illegible] per [illegible]

Sup terdecimo ar̃lo non fuit examinatus quia parte
p̃ntaṽ non curavit

Sup. xiiij. ar̃lo examinatus ut̃s dixit q̃ no[n] videt
antiquos bona stabilia aliquor[um] suor[um] / sed ipa usu
fructuant et [illegible] [illegible] non tn̄ [illegible]
neq[ue] possunt vendere quia bona sunt dñor[um] habentium
suos [com]putos q[uia] sic practicat[ur] [illegible]

Sup quintodecimo cap[itu]lo examinatus et interrogatus
ut̃s sub sacramento dixit de [con]tent[is] in eo nichil scire.

Sup .xvj. cap[itu]lo examinatus dixit nescire alit[er] [con]
[con]tentis in eo q[ua]m ut̃s deposuit

Sup .xvij. xviij. xviiij. xx^o. cap[itu]lis no[n] fuit examinatus
de voluntate producentis

Sup ar̃lo publice vocis et fame [illegible] [illegible]minatus dixit
nescire alit[er] q[ua]m ut̃s deposuit

Sup p[ri]mo i[n]tr[oduct]o cap[itu]lis p[ri]me additionis non fuit
[e]xaminatus quia pars adu[er]sa [con]fessa est

Sup s[ecun]do quarto septimo / octavo / nono. x^o [illegible]
cap[itu]lis [e]xaminatus [et] interrog[a]tus [illegible] [illegible] [illegible]
in ar̃lo nominati hiis tenn[?] reputati fuerunt
p[ro] [et] homines de masnada [illegible] [illegible]
[et] hodie ita tenent[ur] et reputant[ur] p[er] om[n]es eos
cognoscentes et p[ate]nt[e]m fuisse sibi ubi maiores
ipor[um] se suos ipor[um] [illegible] appellaverunt
[et] nominaverunt in villa de faucibus nescit tn̄
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a [illegible] annis elapsis [illegible]
post dnsis [illegible]

Sup [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dixit q[uod] [illegible]

et gaudenda fuerunt bis publice [illegible]
habitaverunt [illegible] annos xxx^ta et quenque.
dixerunt vidi(?) in(?) sic est fama.

Super sexto articulo examinatus dixit contenta in eo vera esse et sic tenetur et reputatur in villa de Fauedis(?)

Super xj° capitulo examinatus dixit nichil scire.

Super xij° capitulo non fuit examinatus quia confessus est.

Super publica voce et fama examinatus dixit nesciri aliter quam supra deposuit

Super secundo secunde additionis capitulo examinatus dixit nil aliud scire nisi prout supra deposuit

Super aliis non fuit examinatus de voluntate producentis

Super publica voce et fama respondit nil aliud scire nisi prout supra deposuit

Circa personam dicti testis diligenter examinatus recte respondit.

Dominicus del dean quondam Jacobi de Fauedis(?) etatis annorum ultra quinquaginta testis inter alios ad probandum super datus, productus examinatusque et interrogatus super articulis suprascriptis eidem ad suum plenum intellectum vulgariter declaratis suo iuramento dixit et testificatus fuit ut infra.

Et primo super primo articulo examinatus et interrogatus suo iuramento dixit bene audivisse dici Nobiles de Churanco(?) et alios Nobiles de patria habuisse et habere suos quos appellant de masnata

Vz qualit' et quomodo habuerint et unde sibi venerit dixit testis ipse nescire et alit' dixit nescire.

Sup' s'edo a'tlo Interrogatus et Examinatus ut supra dixit sue sacramento q' homines liberi franchi nolunt contrahe' matrimoniu' cu' p'dictis famulys de masnata sic reputati sunt. Et q' ipse testis no' se impediret, interrogatus quo sciret p'dicta r'ndit q' ndit sic practicare et fieri ac recusari

Sup' t'rio et quarto cap'lis Examinatus et interrogatus ut sup' dixit suo sacramento in scire v3 q' audivit dici sepius ab olim pre' suo q' tales sic reputati servi h'ebant libertatem emendi s' no' vendendi aliqua stabilia, Et si moriebant' sin' heredibus eorum omnia devoluta erat suis d'nis, Et quecu'q' acquirebant erat et remanebat ipsis d'nis quoru' reputabant' servi ut's dixit. Subdens q' olim s' farina de pristagno serv' de Churanica iam elapsis xxxx annis ut credit accepit eidem martino et Conasino de fauclis omia' bona sua mobilia et stabilia vivente ipo martino, q'd videns ipse martinus ne dict' d'ns acciperet eidem q'ntitatem vini q'd adhuc h'ebat aced' rupit vasa et dimisit discurrere et effunde' vinu' p' terram, Et q' hoc facto recessit et ivit habitandu' et standu' in Civitate aust' prout ipse testis dixit p'dicta vidisse et audivisse et vidisse

Sup' q'nto cap'lo examinatus et interrogatus suo sacro dixit q' iam annis elapsis xxx et ultra olim s'

cum p. francischus de Zucho accepit quadam filiam olim [illegible] et eam conduxit in Castro Zuchi et etiam ali[illegible] [illegible] dicte domus fuerunt acceperunt [illegible] filias [illegible] et [illegible] fuerunt etiam de Zuchis et eas dederunt uxoribus et etiam filiabus suis [illegible] suis modo ut in capitulo declaratur [illegible] parentibus et affinibus dotare puellas acceptas [illegible] [illegible]

Super sexto capitulo Examinatus dixit contenta in dicto capitulo fore vera [illegible] sic solet fieri

Super [illegible] capitulo Examinatus dixit quod [illegible] in actis nominati descenderunt ex Bertolotto et [illegible] masina jugalibus [illegible] in actis continetur et quod [illegible] tenti [illegible] fuerunt in villa de Zucho [illegible] de masnada [illegible] Nobilium [illegible] [illegible] fuerunt ut [illegible] dixit testis ipse nescire neque qualiter habuerint eos aut unde venerint ad [illegible]

Super octavo capitulo interrogatus et examinatus ut supra dixit contenta in dicto capitulo fore vera [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] barbahenricum et Johem eius fratrem et etiam alium de quo non recordatur [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sit oblatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] datos in [illegible] [illegible] [illegible] matrimonio [illegible]

Super nono capitulo Examinatus dixit [illegible] [illegible] ipsos fuisse franchatos et liberatos [illegible] [illegible]

patre aut affines ipsi instituissent ad hoc dixit
nescire

Super xxij. capitulo Examinatus ut supra dixit quod fit placitum
christianitatis tales reputati sunt non venerunt et ad pla
citum christianitatis sunt liberi et franchi et quod non
veniunt ad dictum placitum [illegible] [illegible]
[illegible] feudum per [illegible] prout ipse testis vidit
pluribus [illegible] [illegible]

Super xxiij. articulo non fuit Examinatus de voluntate
producentis

Super xxiiij articulo examinatus et interrogatus dixit de
contentis in eo nichil aliud scire nisi prout supra
deposuit. Super xl articulo examinatus et interrogatus
testis dixit bene recordari quod Colussa morabatur
stabat cum ipsis dominis in Castro [illegible] [illegible]
ipsam stare [illegible] utrum ut serva vel pro salario
aut qualiter staret et utrum ipsi Nobiles eam
accepissent vel affines [illegible] [illegible] dixit penitus
nichil scire

Super xli capitulo examinatus et interrogatus dixit de contentis
in eo non aliter scire quam supra deposuit

Super xlij. xliij. xliiij. et xlv. capitulis Examinatus et interro
gatus non fuit de voluntate producentis

Super capitulo vero [illegible] examinatus dixit nil aliud
scire nisi prout supra testificatus est

Super primo tertio capitulis prime additionis Examinatus
non fuit quia confessa sunt

Super secundo quarto septimo, octavo, nono x°. et xj° capitulis
Examinatus dixit quod illi in articulis nominati fuerunt
legales [illegible] non prout in articulis continetur [illegible] [illegible]

et reputat sim prout sup. deposuit et testificatus est in septimo . x . et xj capitulis supscriptis . Et alit' nescit nisi prout sup. dixit

Sup. quinto capitulo examinatus dixit contenta in ipso fore vera et ita publice habebant et reputabant iugales . vixerunt et cohabitaverunt ad invicem ultra annos . xxxx . et quousque vixerunt

Sup. vj dicto non fuit examinatus quia confessus est

... capitulo examinatus dixit quod per auditum ... dicta Maria ... fuit manumissa et liberata per ipsos nobiles et ita publice dicit in villa de Fanduis

Sup. xij capitulo examinatus non fuit de voluntate producentis

Sup. capitulo vocis et fame examinatus dixit nil aliud scire nisi prout sup. testificatus est

Sup. secundo capitulo dicte additionis examinatus et interrogatus ut supra dixit de contentis in eo nichil scire

Sup. aliis non fuit examinatus de voluntate producentis

Sup. de publica voce et fama examinatus dixit nil aliud scire nisi prout sup. deposuit

Circa personam ipsius testis diligenter examinatus ... rudis

... etatis annorum xl ... testis productus ... et ad probandum sup. datus et interrogatus et examinatus per supscriptum

p Antonius et me notario quem feceret de contentis in dictis
articulis eidem lectis et vulgarizatis suo sacramento testificatus
fuit ut infra videlicet

Et primo super primo articulo examinatus et interrogatus
ut supra dixit suo sacramento audivisse dici et publice
narrari in villa de Faucdis quod Nobiles de Zucho
Churanca et alii habent et solent habere suos et familias
de masnada

Et super secundo articulo examinatus et interrogatus ut supra suo
sacramento dixit audivisse et fuisse presens quod tales reputati
sunt et recusant et repudiantur in matrimoniis contra
hendis. Et quod ipse testis rogatus alias ab aliquibus
manumissis et liberatis facere et contrahere matri
monium non potuit quia contrabant et recusabant
dato quod essent franchati et liberati

Et super tertio articulo examinatus et interrogatus ut supra
suo sacramento dixit aliter fuisse presentem et audivisse
quod post mortem et in mortem talium reputatorum suorum
hominum de masnata domini sui quorum reputant
patroni se impedierunt in bonis eorum. Interrogatus
quibus vidit fieri et practicari condicta dixit quod
ab olim per Petro et per Henricho de pristagno
qui se impedierunt de bonis Antonii Arboretti
de Faucdis et de bonis barbe Henrici et aliis
de quibus non recordatur. Et quod postquam fuerunt
manumissi ipsi de Zucho acceperunt bona eorundem
primo et manumiserunt eos reservata sibi facul
tate bonorum stabilium per eorundem prout plures
vidit et sunt presentes

Super quarto articulo interrogatus ut supra dixit nihil scire

. p̃ octavo xxij capito examinatus et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] misisse in Aqui-
legia ubi [illegible] se reputant sua obliti sunt d[illegible]
Aquilegii [illegible] vidit [illegible] fabrum [illegible]
de faucdis et Antonius de [illegible] et Antonius thomadi
[illegible] sunt sic obliti reputentur
[illegible] bene veniunt ad placita celebrata talibus
consuetudinibus si non aliter [illegible] qui fuit sit placita
[illegible] tales reputari sunt repellunt ipse [illegible]
repulsit iam [illegible] nominatos tamquam [illegible]
[illegible] tempore dni Archidiaconi celebrantis placita
in villa de faucdis et quod repulsit quendam Geor-
gium venuti de faucdis qui erat ibi ad placita
suum reputatum.

p̃ xxiij capito non fuit examinatus de voluntate
[illegible]

p̃ xxiiij [illegible] [illegible] interrogatus utrum sine
sacramento [illegible] [illegible] fuit ut infra [illegible]
quod vidit olim dnm blasius petricelli de faucdis
maritasse [illegible] [illegible] [illegible] sororem [illegible]
Valentinam cuidam henricho de thio de dicta villa
consanguineo dictorum Gregorii et Johannis vidit quod
olim [illegible] [illegible] misit pro ipso blasio et in presen-
tia [illegible] [illegible] francisca [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ista verba, Ego volo quod Valentina teneat
et possideat unum campum ad [illegible] et ad
[illegible] suam, quia si forte fient divisiones
inter nos [illegible] de [illegible] ego volo quod istud

bonum ponat in sortem consortium meorum de Valuesono si
michi pervenerit pro eo quia ipsa Valentia est sua mea
et non ipsorum, et sic fuit scriptum instrumentum manu
presbiteri Johannis patrem ipsius testis. Et alia dixit
nescire nisi prout supra deposuit, Subdens tamen quod etiam
olim se presente accepit unum bonum ipse frater blasio
belli tamquam suum prout dicebant et illud dederunt
cuidam Ecclesie sive Capelle tamquam de suo suo
ut dicebat.

Super xv° capitulo Examinatus dixit nil aliud scire quam supra
deposuit.

Super xvi° idem per omnia

Super xvii · xviii · xviiii · et xx° capitulis non fuit examinatus
de voluntate producentis

Super capitulo [illegible] [illegible] examinatus dixit nil aliud
scire quam ut supra deposuit

Super primo et tertio prime additionis capitulis non fuit exa
minatus quia pars adversa renunciavit per verbum credit

Super secundo quarto septimo octavo · nono · x° et xiii · capitulis
examinatus idem dixit nil aliud scire nisi prout
supra deposuit videlicet quod ipsi in articulis nominati reputabant
et reputantur servi publice in villa de [illegible] prout
supra deposuit. Subdens tamen quod recordatur quod olim servo
nominatus fuit captus per Nobiles de Valuesono tamquam
servus eorum quia volebant ipsi Nobiles quod daret
eis quasdam eius filias quas ipsi volebant
esse eorum servas et ipse recusabat et nolebat dicendo
quod erant libere et ex libero ventre nate. Et
tandem relaxatus promisit dare et numquam dedit,
sed aufugit [illegible] ubi mortuus est

Sup quinto arlo . examinatus dixit contenta in eo vera
esse et q blasius . . galderude fuerunt jugales
sic reputati et cohitaverunt ut jugales quousque
vixerunt ad invicem

Sup sexto arlo non fuit Examinatus quia confessum est.

Sup xi capitulo Examinatus dixit tamen scire [illegible] q pat
[illegible] dicte marie rogaverunt ipsum testem ut esset
cum dicto [illegible] prete qui francharet ipsam mariam.
Et sic ipse testis rogavit eundem [illegible] qui
[illegible] rogatu ipsius testis liberavit eam prout
continetur manu Johannis boni not.

Sup xii capitulo non fuit Examinatus quia confessum est.

Sup capitulo de publica voce et fama . examinatus
dixit nescire aliud q sup deposuit

Sup secdo secde additionis capitulo examinatus interrogatus
ut dixit de contentis in eo nichil scire

Sup omnibus aliis capitulis non fuit Examinatus
de voluntate producentis

Sup capitulo de voce et fama Examinatus dixit nil
aliud scire nisi prout sup deposuit

[illegible] plenius dicto teste diligenter examinato
[illegible]

9 F (

Clemens sive Clemens quondam francisci de villa
de [illegible] etatis annorum ultra . lx . testis productus
juratus [illegible] Interrogatus sup articulis suprascriptis [illegible]
[illegible] suo juramento testificatus
fuit ut infra .

Et primo sup primo arto Examinatus et interrogatus ut sup
suo sacramento credit de contentis in dicto arto fore ut
infra vz q bene audivit dici q Nobiles de Zucho et
alijs temporibus fuerunt et soliti sunt habere homines suos
et de masnada / quos sic appellabant et nominabant

Sup scdo arto Examinatus et interrogatus dixit suo sacro
q tales sic reputati sive et homines de masnada repu
diantur a franchis liberis / liberi et franchi recusant
cum illis matrimonium cum predictis reputatis sive et hominibus
de masnada p ea q vidit testis ipse in villa de
faiedis a suo tempore citra

Sup tertio arto Examinatus et interrogatus ut s suo
sacramento credit et dixit q vidit practicari p dnos
de Zucho q si aliquis de reputatis suis habent aliqua
bona eis accipiunt p dnos quorum sunt sui. Nescit
tn si ipsi sic reputati haberent illa bona ad hitantiaz
aut q illa bona fuerint empta p ipsos dnos
suos dixit nescire. Interrogatus quibus accepta
fuissent ea bona dixit q cuidam petrobello et
cuidam Olivero et alijs de quibus no recordatur.

Sup quarto arto Examinatus ut s suo sacramento
dixit nil aliud scire nisi put supra deposuit.

Sup quinto arto Examinatus et interrogatus dixit vidisse
practicari et accipi similes feminas sic reputatas
suas vz in pristagno quadam filiam cuiusdam
Johannis pisi p olim ser rophoforo de Churanca accipi.

Sup sexto arto Examinatus dixit contenta in eo fore vera
et sic practicari.

Sup septimo decimo et xj. artis Examinatus et interrogatus

+

vero dixit quod ipsi in articulo nominati bene reputabant et tene
bant servi et homines de Masnada in villa de faucibus (?)
quod fuerunt Jugales, et descendentes nati sunt ut in
articulis continetur, Et quod ipsi Nobiles appellabant eos servos
suos, sed utrum fuissent vel ne dixit non aliter
scire nisi prout supra dixit.

Super xiiij capitulo Examinatus et interrogatus ut supra
dixit et credit sui Iuramento tum scire, videlicet quod ipsi in
articulis nominati et descendentes numquam nominati fuerunt
a sue recordatione ad placitum [illegible] factum
et celebratum in villa de faucibus sicut alii liberi
et franchi reputati, tum quod aliqui qui non sunt
servi reputati etiam non venerunt ad placitum.

Super xviij capitulo non fuit Examinatus quia partes non
curarunt.

Super xiij capitulo examinatus dixit et credit non aliter
scire nisi prout supra deposuit

Super xv capitulo Examinatus ut supra dixit bene scire et
vidisse quod Coradina stabat et habitabat in Zurbo et quod
ipsi Nobiles reputabant eam suam servam, si qualiter
stare dixit nescire

Super xvj capitulo examinatus dixit nil aliud scire nisi quod
ut supra deposuit

Super xvij xviij xviiij xx capitulis non fuit Examinatus
de voluntate producentis.

Super articulo vocis et famae dixit nescire aliter quam ut supra deposuit

Super primo et tertio capitulis primae Additionis non fuit Examinatus
quia pars confessa est.

Super secundo quarto septimo octavo, nono, x et xiij capitulis
examinatus dixit quod ipsi sic in dictis capitulis nominati

fuerunt Jugales et sic nati put in articulis continetur et reputati fuerunt et homines de masnada put in articulis continetur in villa de fandis et etiam per ipsos Nobiles de Zucho et per omnes homines notorium de eis.

Super quinto articulo Examinatus dixit contenta in eo fore vera et quod fuerunt Jugales et cohitaverunt simul per plura tempora quousque vixerunt

Super sexto capitulo non fuit examinatus quia confessum est.

Super xi. capitulo Examinatus dixit contenta in eo esse vera et fuisse presentem illi manumissioni facte in villa de fandis in domo sita in villa de fandis ipsius domini pretii et fuisse liberatam per ipsum dominum prefatum pretium.

Super xii. capitulo non fuit Examinatus quia confessum.

Super xiii. capitulo Examinatus dixit nil aliud scire nisi quod supra deposuit

Super secundo secunde additionis capitulo Examinatus dixit contentis in eo nil aliud scire nisi put supra deposuit.

Super aliis non fuit Examinatus de voluntate producentis

Circa presentiam ipsius testis diligenter examinatus pro omni veritate invenit ..

10

Egregius miles dominus Franciscus de Cormono etatis annorum lx.ta ut ex aspectu apparet testis productus inductus testatus et ad probandum supra datus interrogatusque super articulis suprascriptis eidem ad suum plenum intellectum declaratis et vulgarizatis suo sacramento testificatus fuit ut infra

Et primo super primo articulo Examinatus et interrogatus ut supra suo sacramento dixit ricordarium esse circa

contenta in dicto articulo fore vera / Interrogatus qualiter scit dixit reddit quod olim patri suo data fuit quedam femina de masnata nomine Vgelina / quam postmodum francavit et liberavit mater ipsius testis videlicet domina Cesaria cui etiam ipsa data fuerat / et ipse testis / Et adhuc ipsa Vgelina stat et habitat in domo sua . Et una alia etiam tradita fuit per ser Bernardum / et Jacominum fratres de Strasoldo ipsius genitoribus suis iugalibus que mortua est . dixit etiam ulterius testis ipse patrem fuisse in pluribus locis patrie ubi nobiles homines similes familiare dederunt filiabus suis tales feminas de masnata Interrogatus quibus vidit fieri et dare tales feminas dixit quod illi de Spegn promiserunt dare filio suo videlicet ser Johannes de Spegn et illi etiam de Castello Porpeti similiter promiserunt dare filio suo unam sive duas a quibus tamen nondum habuit Sed de tali promissione constare dixit publicum instrumentum

Super secundo articulo Examinatus dixit ipse testis fuisse presens et vidisse pratticari in diversis locis quod tales reputati de ipsa familia recusant a liberis et cum ipsis contrahere recusant matrimonium et quod ipse testis vidit et fecit plures franchare et liberare qui postmodum copulaverunt et uxores ceperunt

Super tertio et quarto articulis interrogatus reddit causam scientie videlicet quod vidit talibus sic reputatis suis de masnada accipi bona eorum in vita ipsorum et post mortem ipsorum. Interrogatus a quibus vidit fieri dixit quod quedam per

petrum

[illegible] [illegible] dicti recepit quidam suo loco bona sua / sed utrum in vita vel in morte dixit non recordari / et quod vidit olim ser presbiterum petrum astorgi de zucho recepisse quidam suo suo nomine abolitum qui unde dudum de franchis recessit omnia bona sua stabilia per ipsum olim ser petrus et dixit deinde ac [illegible] presbiteri filii sui possident . Subdens quod a parvo tempore citra nondum elapsis quatuor mensibus vidit recipere ac se intromittere in bonis cuiusdam sive quedam ser petrum de Cormono post mortem dicti sui fui esse quod dictus fuit. secundum quod dicebat concedisse testem. Que bona ipse ser petrus tenet et possidet

Super quinto et sexto capitulis Examinatus ut dixit de contentis in eis vel aliud scire nisi prout superius testificatus est . hoc addito quod femine reputate fidelos recusant a franchis et liberis / et femine reputate libere non dant in matrimonio pro morgingerlium sicut ille sue .

Super septimo x. et xi. capitulis Examinatus dixit de contentis in dictis capitulis nichil scire [illegible]o excepto quod cognoscit quadam uxorem Johannis de Chayo nomine Chona Coradinam prout credit que si est de gente et familia / ac gentem predictorum Johannis et Gregorii reputabat tempore quo ipsa stabat in franchis publice fuisse pro homines dicte ville [illegible] de franchis et ita publice audivit dici et vidit reputari

Super octavo et nono capitulis Examinatus et interrogatus credit contenta in dictis capitulis fore vera / Et hoc

scire dixit eo quia vidit quendam Chorianus de
Cermono sive de montona publice fuit reputatum
predicti d. fratris petri tempore mortis ipsius fratris petri
fuisse oblatum super equo ad tumulum ipsius fratris
petri et post modum manumissum et liberatum
per fratrem Antonium filium eiusdem fratris petri et oblatis
altari Aquil. Et similiter audivisse dici multos
alios sic liberatos fuisse et oblatos fuisse altari
Aquil. et per hunc modum reputatos pro liberos
publice per omnes et audivisse dici quod Coradina
predicta fuit francata et hoc publice in villa
[illegible] et [illegible] multis de quibus [illegible]

Super xii. xiii. xxiii. xv. et xvi. capitulis Examinatus
dixit de contentis in dictis capitulis nichil aliud scire
nisi prout supra deposuit

Super xvii. xviii. xviiii. xx. capitulis non fuit examinatus
quia pro pluribus non curavit

Super capitulo vocis et fame ~~[illegible]~~ dixit nescire
nisi prout supra deposuit

Super primo prime additionis non fuit Examinatus
quia [illegible] est per partem

Super omnibus aliis capitulis prime additionis Exa-
minatus dixit de contentis in eis penitus nichil scire

[illegible] personam dicti testis diligenter interrogatus dixit
quod olim fratris petrus fuit cognatus suus, eo quod
habuit pro uxore quandam eius sororem mortuam
iam annis xii. elapsis et nollet dominum
[illegible] [illegible] et [illegible] alia diceret [illegible].

11. ¶

Manfredus quondam Simonis bocyanum de [illegible] tatis annorum [illegible] testis [illegible] examinatus et interrogatus super articulis suprascriptis idem ut asserit ad suum plenum intellectum vulgarizatis et declaratis suo sacramento de contentis in dictis capitulis dixit scire ut infra

Et primo super primo articulo examinatus et interrogatus suo sacramento dixit credit tamen scire videlicet quod scit quod nobiles olim de Zucho et de Cucagna videlicet dominus olim Iohannes de Zucho, domina Gerunella de Pristagno et dominus Brunetus quondam Ricardus Valuesono et eorum consortes qui erant et nominabant [illegible] de domo Nobilium [illegible] habebant suos et famulos de masnada quos ita appellabant et nominabant et quod etiam per auditum alii nobiles de patria videlicet nobiles de Spegr et [illegible] fagania [illegible] tales suos [illegible] famulos [illegible] masnada, interrogatus qualiter scivit dixit credit idem testis pro eo quia vidit tales feminas dare feminas et filias suas in nuptiis nobilium per morgengabius prout in similibus sic solet fieri, et etiam dixit audivisse et ita esse et fuisse a recordatione sua, Et alia de contentis in [illegible] dixit [illegible] [illegible] quod vidit [illegible] [illegible] [illegible] fuisse domine Zuanne de Zucho relicte olim quondam Mathiussii de Zucho pro sua morgengabius ipsius domine Zuanne [illegible] [illegible] [illegible]

Citum [illegible] [illegible] domo [illegible] aldrudam filias
olim fran[illegible] hoste et marchete de fandis dare fuiss.
nubi de Zucho pro morgingeabus ipsius prout
solet fieri de consuetudine

Super sedo actu Examinatus et Interrogatus utrum vidit
contenta in dicto actu fore vera pro ea que supra deposuit
[illegible] vidit / Interrogatus [illegible] quos vidisset hoc contineri
dixit quod vidit pro antedictos [illegible] et fieri tempore
testibus [illegible] fuit [illegible] / quia dum habet
quadam suam filiam nomine lenam / quidam henricus
quodam Aymgutti de Churanea qui erat publicus
[illegible] [illegible] petiit [illegible] [illegible] in uxorem.
qui testis [illegible] [illegible] eandem filiam suam
dare sibi / Subdens quod postmodum francheatus
[illegible] liberatus fuit pro olim Nobiles [illegible] Johannem
[illegible] [illegible] Mathiussium [illegible] ad oblatus altari
[illegible] prout moris est talibus / [illegible] [illegible]
cum eodem Sponsalia inter ipsum filiam suam
[illegible] ipsum dictum [illegible] tam [illegible] nobilium
quam [illegible] aliorum [illegible] [illegible] tales
[illegible] solemnizari [illegible] manumissos ad oblatos altari
[illegible] ex liberos [illegible] remanentibus
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tempore manumissionis

Super tercio et quarto actu Examinatus et interrogatus
[illegible] suo sacramento [illegible] et dixit de contentis
in eo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pro [illegible] [illegible]
in valle de fandis pro Nobiles de Zucho et [illegible]
[illegible] quod quidam Gilius de [illegible]ano qui

erat Colonus et massarius suprascriptorum Nobilium et tenebat
quedam mansum a dictis dominis affictum unum masi
idem testis de mandato dictorum Nobilium pluries
diuidebat et diuisit bene in quinque partes cum suis familiis
et massariis de masnata dictorum Nobilium de Zucho
et de pristrigno / Interrogatus inter quas personas
et familias diuisissent huiusmodi affictum dixit quod
inter hos videlicet Alionum Blasium gastaldionem
Franciscum bestium blanchum et mathiam fratrem
dicti blanchi reputatos publice et habitos suos de
masnata suprascriptorum Nobilium.

Super V° et VI capitulis Examinatus interrogatus ut supra
suo sacramento respondit et dixit contenta in dicto articulo
fore [illegible] prout [illegible] superius deposuit et testificatus est.

Super septimo et [illegible] capitulis examinatus interrogatus
dixit et respondit suo sacramento tantum scire videlicet quod cognouit Bartholottum et thomasinam iugales
ex quibus natus fuit blasius pater dictorum
Gregorii Johannis Coradini et Colusse. Qui
omnes per publicam famam in villa de Fiuchis habiti
tenti et reputati fuerunt sui et de familia seruili
de masnada suprascriptorum Nobilium de Zucho seu
de Chucunea [illegible] nescit in quam partem quorum ipsorum
deuenerint in diuisionibus per eos nobiles factis
Subdens tamen quod quedam Uliana filia quondam blasii
et soror dictorum [illegible] extitit patris tamen fuit
assignata et tradita pro dote et in morgingrabys
cuidam domine de Valuason de cuius nomine dixit
ad presens non recordari

Sup octavo articulo Examinatus et interrogatus suo sacramento
dixit et credit contenta in dicto articulo fore vera per
auditum et publicam famam et aliter nescit

Sup nono et xi articulis Examinatus dixit [illegible]
[illegible] nil aliud scire nisi prout sup testificatus est.

Sup xii° articulo Examinatus ut supra dixit et credit
[illegible] scire viz quod dictus olim blasius de francho
pater dictorum agentium et descendentes eius nunquam
vocabant ad placitum [illegible] pro eo quia
reputabant de familia masnada et similiter publice
in dicta villa de francho, Et hi qui reputantur
franchi et liberi solent vocare ad dictum placitum
[illegible] prout sic vidit fieri [illegible] pluribus
[illegible] in [illegible] villa de [illegible] [illegible] stetit
ibidem in qua stetit et habitavit annis ultra xlta.

Sup terciodecimo articulo Examinatus dixit quod pro auditu
[illegible] nobiles de [illegible] [illegible] pervenerunt
ad divisionem de omnibus bonis eorum ac de suis
[illegible]. Et in quorum sortem pervenissent
[illegible] blasius [illegible] in articulo contenti [illegible]
nescire

Sup xiiii° articulo Examinatus ut supra dixit et credit
et credere suo dicti Nobiles de Zurho et de
Chiuranca tractabant tales suos et familias
pro suis eorum et hominibus de masnada, Et utrum
disposuissent aliquid de eorum bonis ipsis [illegible]
dixit et credit nescire

Sup [illegible] articulo Examinatus ut supra dixit
nil aliud scire nisi prout sup deposuit et testificatus est.

Sup(er) xviij. xviiij. xviiij. xxx° ar(ticu)lis non fuit examinatus
quia p(ro)d(ucen)s p(ro)curat(or) non curavit

Sup(er) xxj° ar(ticu)lo examinatus dixit de contentis in eo
nichil scire nisi p(rou)t sup(er)ius deposuit

Sup(er) primo ar(ticu)lo prime additionis non fuit examinat(us)
quia confessum est

Sup(er) secundo / quarto septimo, octavo nono. x°. xviij
cap(itu)lis examinatus et interrogatus dixit nichil
de contentis in eis vel aliud scire nisi p(rou)t supra
deposuit et testificatus est

Sup(er) 3°. quinto sexto xvij. cap(itu)lis non fuit examinat(us)
quia confessa sunt p(er) p(ar)tem

Sup(er) xj capitulo Examinatus dixit de contentis in eo
nichil scire

Sup(er) capitulo publice vocis et fame examinatus
dixit de contentis in eo nil aliud scire nisi p(rou)t
sup(er)ius deposuit

Sup(er) omnib(us) aliis cap(itu)lis s(ecun)de Additionis dixit de
contentis in eis nil aliud scire nisi p(rou)t supra
deposuit

Circa p(er)sonam ipsius testis diligent(er) examinatus
in veris credit

12 T(estis)

Cristoforus q(uondam) Arbrelli etatis annor(um) lxxxta vel
ut asserit testis p(ro)ductus iuratus examinatus
et interrogatus sup(er) ar(ticu)lis sup(er)ius eidem lectis
et vulgarizatis suo sacramento testificatus fuit
de contentis in dictis cap(itu)lis scire ut infra.
Et primo sup(er) primo capitulo Examinatus et interrogatus

ut supra suo sacramento dixit tm̄ scire vz. q a suo
recordatu est Nobiles de Zucho de Valvason et
de pristagno et de budrio habuerunt et habent similes
familias et suos de masnata quos sic vocabat
et appellabant et hoc a tempore suo quo stabat in
villa de faedis in qua stetit annis xl^ta ultra
et a qua recessit sunt anni ult. xxviij.
Sup. scdo arto examinatus et interrogatus ut supra
dixit contenta in dicto arto fore vera p ea que
vidit fieri et fieri dum stabat in villa de
faedis
Sup tercio et quarto artis interogatus et examinatus
ut sup. suo sacramento respondit et dixit q scit vidit
tales familias bn̄ tenere et possidere bona stabilia
sz utrum tenuissent ad resignationē ut ad placitū
dnorū aut ut sua [illegible] si fuissent sua ut aperte
dnorum dixit et respondit de contentis in eis nil aliud
scire
Sup quinto et sexto caplo examinatus et interogatus
ut s. suo sacramento respondit et dixit tm̄ scire vz
q s. recordat tempore quo s. doyminus de Castello
maritavit quandam filiam suam eandem p
francisco filio s. mathiussij de Zucho cui dnē
q̄statūs s. mathiussius dedit p morgingabys
suis Coradinam filiam olim blasij Bertholetti
et quedam Johannem stacabit filium dicmusse
Qui postmodum put audivit dicii suasionibus
dnē Colusse de Castello manumissi fuerunt
p q̄statam uxorem dicti q. s. Francisci (Interogat.)

quo scit / Respondit quia vidit / Et hoc scit quia vidit
quia eo tempore in dictis nuptiis erat coquinam
et tenebat ... faciendo testis ipse

Super septimo .x. et xi. articulis examinatus interrogatus
ut supra suo sacramento respondit et dixit de contentis in dictis
articulis esse verum videlicet quod cognovit olim Bertholettum
et thomasinam iugales ex quibus nati sunt Gisbertus
Franciscus Blasius Vincentius Ieronimus fratres
et ex blasio et golderuda iugalibus filiis quondam Rayneri
nati sunt Gregorius Iohannes Corradinus et Colussa
qui omnes supra nominati fuerunt habiti tenti
reputati pro ... de masnada dictorum nobilium
de Zucho publice in villa de Faedis a tempore
recordationis sue citra et per totum tempore quo habitabat
in dicta villa apud omnes vicinos dicte ville
presente teste ipse vidit et audivit

Super octavo et nono articulis examinatus ut supra suo
sacramento respondit et dixit esse verum videlicet quod audivit
publice dici quod tales persone postquam manumittuntur
solent efficere alterius conditionis ... et pro tali habentur
pro liberis ... solempnitatibus
adhibitis ... et alia de contentis in dictis
capitulis ... nisi prout supra deposuit

Super xii capitulo examinatus ut supra suo sacramento
respondit et dixit quod tales famuli de masnada
numquam ... suo tempore quo supra deposuit
... celebrata
in villa de Faedis et hoc quia reputabantur
esse de masnada et famuli pro ea quod ipse testis

vidit numquam prefatos blasinos et descendentes ex eo natos fuerunt ad dictum placitum [illegible]

[illegible] anno [illegible] [illegible] interrogatus [illegible] super
dicto [illegible] dixit quod audivit dici tam a nobilibus
de Zucho quam ab aliis personis quod pervenerunt ad divi
sionem ipsi Nobiles de bonis eorum et de ipsis servis
[illegible] [illegible] [illegible] gastaldione [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] domino Ricardo et domino Johanne faciebant
partes tam de bonis quam de servis predictis eorum / In quorum
parte Nobilium de Zucho positi fuerunt [illegible]
filii . In alia vero parte que pervenit Nobilibus
de Valuseno fuerunt [illegible] [illegible]
et sic audivit dici ab ipsis Nobilibus videlicet [illegible]
[illegible] [illegible] servos predictos non [illegible] fuit [illegible] divisionem
eorum sic facta

[illegible] anno [illegible] [illegible] interrogatus [illegible] [illegible]
[illegible] super dicto quod tempore quo stabat idem testis
in villa de Faedis vidit duos dictorum Nobilium
de Zucho dum irent [illegible] per villam de
Faedis sive ad Ecclesiam vel festum mitte-
re talibus sic reputatis servis eorum ut associarent
eos ad ecclesiam ire, Et similiter vidit duos et
Nobiles predictos pro talibus servis [illegible] et mittere ut
venirent ad laborandum etc. Qui in sui obedientia
mandatis eorum veniebant [illegible] famulabantur
serviebant tamquam servi ipsorum publice reputati
ante divisionem predictam [illegible] [illegible]
quas servos vidisset [illegible] fieri [illegible] / [illegible]

reputatos fuisse dixit, et vidit Caterinam supradictam
et Madalussam filiam dicti blasii et Antoniam filiam
blasii predicti, et uxorem [illegible] filii Rainerii
de Fandis et alios plures quos recordare prout
supra deposuit.

Super xvi. xvij. articulis Examinatus dixit nil aliud
scire nisi prout supra deposuit

Super xvij. xviij. xviiij. xxx° non fuit examinatus
quia pars producens non curavit

Super articulo vero et fame dixit nil aliud scire nisi
prout supra deposuit

Super primo articulo parte Additionis non fuit examinatus
quia pars adversa confessa est.

Super secundo quarto, septimo, octavo, nono, x. et xij°
capitulis Examinatus dixit de contentis in dictis
capitulis nil aliud scire nisi prout supra deposuit
in capitulis primis

Super tertio articulo non fuit Examinatus quia pars
adversa [illegible] ipsi capitulo [illegible] [illegible]

Super v. et vj. capitulis examinatus dixit et vidit
dictos blasium et galdrudam jugales stetisse
simul pluribus annis ultra x. et habiti tenti et
reputati in villa de [illegible] jugales. Quae
galdruda nata fuit ex Rainerio et Columba
jugalibus prout requirunt

Super xj articulo Examinatus dixit et vidit contenta
in dicto articulo per auditum fore verum et aliter dixit nescire

Super xiij articulo non fuit examinatus quia confessum est

Sup capitulo vocis et fame dixit de contentis in eis nil aliud aliud scire nisi prout sup deposuit

[illegible] personam dicti testis diligent examinatus per eius [illegible] respondit

[illegible] [illegible] [illegible] clericus de Cermona etatis annorum quinquaginta [illegible] ut asseruit testis [illegible] Examinatus et interrogatus sup articulis suprascriptis [illegible] ut asserit ad suum plenum intellectum vulgarizatis [illegible] suo sacramento testificatus fuit de contentis in dictis articulis scire ut infra

Et primo sup primo articulo examinatus et interrogatus suo sacramento respondit [illegible] contenta in dicto articulo fore vera a recordatione sua citra. Interrogatus qualiter sciret respondit et dixit quod scit quod nobiles [illegible] [illegible] [illegible] et de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] habent suos famulos [illegible] de [illegible]. Et quod olim [illegible] Guanina mater ipsius testis et filia olim [illegible] [illegible] [illegible] quondam maritata fuit habuit duas domicellas suas de [illegible] quas [illegible] postmodum ipse testis manumisit et etiam pater ipsius testis dixit habuisse similes suos famulos qui tandem manumissi fuerunt

Sup secundo articulo Examinatus et interrogatus dixit suo recordatione tales personas et famulos de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in quibus [illegible] [illegible] matrimonia cum eis [illegible] liberos

et franchos. Interrogatus quo sciret, dixit quod ita vidit fieri et practicari in Pristagno et in Sauclo [illegible] a recordatione sua.

Super tertio articulo examinatus et interrogatus dixit ut deposuit credit contenta in dicto articulo fore vera a recordatione sua. Interrogatus qualiter sciret dixit credit quod vidit et intellexit ubi olim dominus Johannes Sui [illegible] de [illegible] manumisit quemdam [illegible] [illegible] de Sauclo corporis [illegible] qui habebat unam braydam tempore quo manumisit eumdem. Quam braydam dictus dominus [illegible] accepit eidem et ipse habuit [illegible] tenuit dato quod liberavisset eumdem, et alios etiam alios vidit de quorum nominibus non recordatur.

Super [illegible] articulo examinatus credit [illegible] dixit [illegible] et audivit practicare et fieri in similibus [illegible] hominibus de masnada quod quidquid acquirunt in stabilibus argentum [illegible] [illegible] quorum sunt [illegible] que bona ipsos [illegible] [illegible] [illegible] Nobiles quorum sunt [illegible] recipi [illegible] [illegible] tempore quo manumittunt [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Interrogatus quibus vidisset recipi bona [illegible] [illegible] ipsos [illegible] [illegible] [illegible] manumissos dixit credit quod vidit accipi per quemdam dominum Hendricum de [illegible] [illegible] eumdem [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et aliis quorum nominibus non recordatur et [illegible] Jacobo Martini [illegible] [illegible] deposuit.

Super quinto et sexto articulis examinatus et interrogatus [illegible] dixit credit a recordatione sua contenta in dicto

ielo fore nera et ita vidisse fieri [illegible]; Interro
gatus ut quos praticare vidisset, dixit quod vidit
tempore quo olim dna Katrina eius soror maritata
fuit olim quondam Johanniantonio filio quondam Doyni de Ca
stello data fuit sibi an[illegible] de [illegible] descenderet
per descensores suos una domicella nomine Colussa
que adhuc vivit et [illegible] post [illegible] eiusdem
sororis sue [illegible] et [illegible] dicti testis nobiles
de Castello manumiserunt et franchaverunt et postmodum
nupsit cuidam domino habitanti in Castello et de
aliis de quibus ad presens non recordatur

[illegible] septimo et [illegible] capitulis examinatus interro
gatus ut supra suo sacramento credit et dixit
non cognovisse Bertholottum et Thomasinam
in capitulis nominatos. Ex quibus tamen per auditum
et publicam famam nati sunt Blasius Geronimus
et Vincentius / quos testis ipse bene vidit
cognovit. Ex quo Blasio et quadam Galdruda
filia olim [illegible] nate fuerunt Coradina
et Colussa sorores quas cognoscit / ac [illegible] filium
ipsius Blasii qui per auditum fuit ad studium
[illegible] [illegible] publice in dicta
villa de Fuchis [illegible]
[illegible] habebant / tenebant et reputabant
pro suis et hominibus de masnada predictorum Nobilium
de Zucho / Que Coradina data fuit [illegible]
[illegible] dicte Colusse filie olim quondam [illegible]
[illegible] uxori [illegible] Francisci de Zucho facti tempore

matrimonij predicti nobiles de Zucho facta Et quia
[illegible] tamen in [illegible] confessionibus tamen ipsius test
et etiam aliorum plurium postmodum manumissa
fuit per dictos Nobiles de zucho, subdens tamen
quod Colussa soror contestis [illegible] tamen etiam publice
fuit reputata manumissa fuit per predictos Nobiles ipso
teste vidente [illegible] in Ecclesia de Zucho et post
modum tradita in matrimonio cuidam [illegible] de [illegible]
bite de faudis. Interrogatus si predictis manumissionibus
[illegible] deposuit interfuissent presentes dicti
[illegible] Colusse dixit non recordari

Super octavo articulo Examinatus dixit se vidisse per auditum
publicam famam contenta in eo esse vera

Super nono articulo dixit nil aliud scire nisi prout supra
deposuit

Super xij et xiij articulis Examinatus interrogatus [illegible]
de contentis in eo nil aliud scire nisi prout supra
deposuit

Super quintodecimo articulo examinatus dixit de contentis
in eo nescire aliud quam superius deposuit

Super xvj examinatus dixit de contentis in eo nichil scire

Super xvij xviij xviiij et xx capitulis non fuit examinatus
quia pars producens non curavit

Super articulo Nono [illegible] Examinatus dixit
nil aliud scire de contentis in eo nisi prout supra
testificatus est

Super primo et tertio capitulis premie Additionis non fuit
examinatus quia pars [illegible]

Super secundo et quarto capitulis Examinatus dixit de contentis

in eis nil aliud scire nisi prout supra testificatus est

Item super quinto capitulo dixit contenta in dicto articulo fore vera pro ea que testis ipse vidit et cognovit

Item super sexto articulo examinatus et interrogatus respondit contenta in dicto articulo fore vera pro ea que publice audivit dici

Item super septimo articulo examinatus dixit de contentis in eo nichil scire quia eos non cognovit sed cognovit ... ... alios qui publice reputabantur fuisse homines de masnada dictorum nobilium de Zucho in dicta villa de Fauchis.

Item super octavo nono xo et xjo capitulo examinatus dixit contenta in dictis capitulis fore vera pro ea que audivit dici et reputabatur publice ... nobilium ... galdrudis quedam ... de Fauchis ... et similiter fuisse reputatos ... ...

Item super xij capitulo examinatus dixit de contentis in eo nichil scire

Item super xiij capitulo non fuit interrogatus quia parte adversa ... ...

Item super capitulo publice vocis et fame examinatus dixit respondit de contentis in eo nil aliud scire nisi prout supra deposuit

Item super omnibus aliis capitulis sede additionis examinatus dixit de contentis in dictis capitulis nil aliud scire eo excepto quod vidit et interfuit ubi ipse blasius et descendentes vocabant ... nil respondebant sed tacebant et alia de contentis in dictis articulis dixit nescire nisi prout supra deposuit

... per ... ... testis diligenter interrogatus super omnia ... ...

91

Ven. vir dns Albertus canonicus sive mansionarius Aquilegen mansionarius et etc. ... ut assint testis productus iuratus, testatus et ad probandum sup datus examinatus qui interrogatus per prefatum Antonium et me quid sciret de contentis in suprascripto articulo eidem plene lecto et per eum viso suo sacramento dixit et testificatus fuit ut infra

Sup octavo articulo Examinatus interrogatus ut supra suo sacramento testificando dixit tum sciret videlicet quod sunt anni circha ... ... quibus ipse testis habitat in Aquilegia, quo tempore a recordatum suo vidit offerri altari maiori Aquilegen ultra ... ex ... manumissos et liberatos, Et sic est mores consuetudines prout ... tales ... manumissos et liberatos offerre altari Aquilegen, Et quod tunc tales sic oblati altari Aquilegen reputantur et appellantur liberi et franchi, Interrogatus quos vidisset sic franchari et offerri altari predicto dixit et vidit de nominibus eorum non recordari, Interrogatus unde fuissent tales sic oblati dixit ... quod de diversis locis prout videlicet de Strasoldo de Chiarmea de ... de Lutiano de ... de Castello porpeti et de multis alijs locis prout et alia dixit nescire.

Sup omnibus alijs capitulis non fuit examinatus quia per producens non ...

Circa personam dicti testis diligenter Examinatus ponia ... vidit

7 Ven.lis vir d.nus Johannes de dardonibus Canonicus Aquilegen. etatis annorum .xl. vel circha ut asserit testis predictus iuratus ut s.a. et plenarie examinatus interrogatusque repetitusque super octavo ar.lo per eum viso et lecto, ac sibi plenius declarato suo sacramento dixit tamen scire de contentis in eo videlicet quod sunt circha .xx. vel .xxi. anni quibus ipse testis moram traxit in Aquilegia et est Canonicus Aquilegen. quo tempore vidit tradere ipsi ecclesie altari Aquilegen ultra .x. suos manumissos prout solet fieri de talibus quos tamen in rei veritate non cognoscit quia ad hec mentem non apposuit, Subdens tamen ipse, quia ipse tamquam notarius rogatus fuit semel conficere unum ex instris manumissionis in talibus soliti fieri et illud confecit cuidam manumisso cuius nomen ad presens non recordatur. pro quo instrumento idem testis habuit solum ducatum unum, Et quod tales sic oblati altare Aquilegen. reputantur publice et per publicam famam vindices franchi et liberi prout recordatur sive vidit de tempore quo supra deposuit et sic audivit dici et alia de contentis in dicto ar.lo dixit nescire

Super alijs capitulis non fuit examinatus de voluntate producentis

Super quibus fuit examinatus interrogatus prout in iure videtur

Vigesimus [illegible] dominus Johannes de Zucho Canonicus Aquil[eiensis]
etatis annorum xl^ta ut asserit testis juratus testatus
et ad probandum super dictis interrogatus et examinatus
super articulis suprascriptis eidem ad suum plenum intellectum
declaratis et vulgarizatis suo sacramento dixit
et credit de contentis in dictis articulis sentire ut infra
Et primo super primo articulo examinatus interrogatus
testis dixit contenta in dicto articulo fore vera. Interrogatus
quos nobiles scit habere similes famulas et suos
de masnada dixit quod nobiles de Valvesono de Chu
canea de Zucho de Castello de Prampergo et de multis
aliis locis patrie. Interrogatus qualiter scivit dixit
et credit quia vidit similes suos franchari
per nobiles quorum sunt seu conferri alteri. Aquil
interrogatus quos viderit dixit et credit quod vidit
franchari quendam Bonabitum de Faedis et Jacobum
fabrum et Barbanum dictum de Faedis et Antonium
Ribolitum de Faedis qui ad instantiam presbiteri Johannis
de Zucho fuerunt [illegible] per [illegible] exequutores
suos et postea manumissi et liberati et alios
vidit quam plures de quorum nominibus non recordatur.
Super secundo articulo examinatus et interrogatus testis
suo sacramento dixit et credit contenta in dicto
articulo fore vera et hoc scire dixit quia vidit
quod inter quendam Manfredum de Faedis a quo
quidam Barbadicius de Chucanea petebat in
matrimonio quandam eius filiam qui recusabat
et nolebat dare quia reputabat et dicebatur

Sinus qui postmodum per s. Adalprettus et consanguineos suos manumissus et liberatus fuit et postmodum fuit coniunctus matrimonialiter cum ipsos de quadam eius filia predicta. Et scit etiam ac vidit quod dum quidam Johannes de Dalmo [illegible] intraret in domo prefati s. Adalpretti ipsa habuit agere cum quadam sorore predictorum Argentinus nomine Coradina prout ipse Johannes confitebat et dicebat qui tandem Johannes valde [illegible] de hoc [illegible] quia s. Adalprettus opponebat sibi in magnum opprobrium ac tenebat hoc esse malefactum. Tandem persuasionibus ipsius testis et rogatu prefati Johannis idem testis tenuit medium et tractavit cum s. Adalpretto et s. Francisco ut ista Coradina franchizaretur et liberaretur prout manumissa et liberata fuit. Et deinde ipsam prefatus Johannes in uxorem assumpsit prout iugales de presenti vivunt.

Super tertio et quarto articulis examinatus et interrogatus ut supra suo sacramento respondit et dixit tamen scire de gentibus in eis, videlicet quod tales reputati sunt valde [illegible] ab aliis liberis. Et quod bona que ipsi tales sunt tenent reputantur [illegible] [illegible] sunt. Interrogatus qualiter sciret, respondit per [illegible] quadam [illegible] [illegible] descript. [illegible] publicum reputationem Nobilium de Zinho eidem accipi bona in vita sua que tenebat et possidebat in [illegible] [illegible] recessit postmodum et ivit stat[illegible] ad [illegible]. Item eidem Blasio Petribelli etiam accipi bona que tenebat

in vita ipsius Blasii per prefatos Nobiles videlicet per parentum et
consanguineos eius. Et quod omnia que acquirit et acquirat
dictus pater publice dicitur et vidit accipi bona patris
supra deposuit

Item super [illegible] sexto articulo Examinatus et interrogatus
suo dixit contenta in dictis articulis fore vera, Interro
gatus qualiter sciret. dixit et vidit quod vidit quando
ser Franciscus de Zucho conduxit uxorem suam
dominam Colussam de Castro, ipsa conduxit quandam
domicellam datam sibi per nobiles de Castello tempore
contracti matrimonii promissam. Et postquam descendit
de equo tunc fuit sibi data prefata Coradina
uxor Johannis de Urbino pro domicella sua, vidit quod
ser Coradum de Civitate Austrie dum accepit filiam
ser Adalpretti in uxorem quod dictus ser petrus dedit
eidem filie sue unam domicellam quam vidit
et de cuius nomine non recordatur

Item super vii x et xi capitulis Examinatus interrogatus
suo dixit tantum scire de contentis in dictis articulis videlicet
quod cognovit olim blasium et galdrudam Iugales
Ex quibus nati sunt Gregorius Johannes Cora
dina et Colussa in articulis nominati, Qui omnes
publice in villa de Faedis reputati tenti et
habiti fuerunt servi et homines de masnada predictorum
Nobilium de Zucho. Quibus videlicet Blasio et filie
sue ipse testis mandavit pluries fieri servitia
solita fieri per suos predictorum Nobilium

Item super octavo articulo Examinatus et interrogatus suo
dixit contenta in dicto articulo fore vera / Interrogatus

qualiter fieret, dixit quod ipse testis, quia est canonicus Aquileiensis, multotiens vidit offerri quamplures de talibus fimus de Valvasono, de Castello de Strassoldo et aliis locis, et ipse testis etiam obtulit altari Aquilegiensi [illegible] Coradinam suprascriptam offerri Altari Aquilegensi, et quandam Filippam filiam Johannis de Prato de Fraedis. et de aliis de quibus non recordatur. Que postmodum reputantur libere, franche, ac franchi tales fuerunt oblati

Super nono articulo Examinatus dixit quod bene sciat ipsos esse liberos [illegible] [illegible] [illegible] parentibus [illegible] [illegible] [illegible] ex prima

Super xi articulo Examinatus, interrogatus ut supra dixit [illegible] quod nullus reputatus fimus umquam [illegible] vidit ad placitum [illegible], neque vocant ad dictum placitum prout ipse testis vidit

Super xii xiii xiiii xv xvi capitulis examinatus dixit de contentis in eis nil aliud scire nisi prout supra deposuit.

Super xvii, xviii, xviiii et xx capitulis non fuit examinatus de voluntate producentis

Super publica voce et fama Examinatus dixit de contentis in eo nil aliud scire nisi prout supra deposuit

Super secundo primi Wistonis capitulo Examinatus dixit per publicam vocem et famam contenta in dicto articulo fore vera.

Super tertio capitulo examinatus dixit contenta in dicto

articulo fore vera quia scit quod ipsi in castello novam venerunt in [illegible] [illegible] et ipse testis plures mandavit [illegible]

Super quarto articulo examinatus [illegible] dixit nil aliud scire nisi prout supra deposuit

Super quinto articulo examinatus dixit contenta in dicto articulo fore vera quia vidit stare et habitare ad invicem quousque [illegible] exierunt

Super sexto non fuit examinatus

Super octavo dixit nichil scire de contentis in eo quia non erat natus et ipse testis

Super nono articulo examinatus dixit contenta in eo fore vera [illegible] et sic publice reputatus et habitus [illegible] idem testis mandavit [illegible] [illegible] plures [illegible] nob[illegible]

[illegible] x° articulo dixit quod ea non cognovit sed quod audita fuerunt singula

Super omnibus aliis capitulis examinatus dixit de contentis [illegible] nil aliud scire nisi prout super deposuit

Super quolibet [illegible] examinatus dixit [illegible] [illegible] [illegible] lobilium [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vellet [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testibus ad probandum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] examinatus super [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] plenum intellectum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fuit ut infra [illegible]

Super primo capitulo examinatus [illegible] ut s[illegible]

suo sacramento dixit quod publicum famam et vocem
in patria Foroiulii audivisse dici quod certe casate
nobilium videlicet de Chucinnis de Strasoldo et de Valve
sono et etiam de Castello porpeti et de Zucho
habent familias de masnata et homines quos vocant
suos de masnata et de parte habent et habuerunt
et etiam ipsi Nobiles de Colloreto similiter habent et
habuerunt tales familias de masnata et sic appellant
Interrogatus quas familias audivisset dici et
appellari pro suis hominibus de masnada dixit inscire
[illegible] de Colloreto audivit quod uxor bar
[illegible] de Colloreto filia [illegible] et [illegible]
aliorum plurium de quibus non recordatur

Super [illegible] interrogatus dixit
suo sacramento [illegible] audivisse dici et publice quod
homines liberi et franchi recusant contrahere ma
trimonium cum talibus reputatis suis hominibus
de masnada, Interrogatus si audisset aliquam
personam sic reputatam recusari, dixit audi
visse dici quod tractabat matrimonium inter quendam
leonardum qui dicebatur suus de dicta familia
[illegible] [illegible] [illegible]
quondam philippi de Colloreto predicti [illegible]
[illegible] quod affines dicte beatricis [illegible] quod predicebat
suus recusaverunt contrahi matrimonium [illegible]
[illegible] publice audivit [illegible] forte [illegible]
[illegible] elapsis

Super [illegible] interrogatus [illegible] suo
sacramento dixit [illegible] quod publice audivit dici

q(uod) tales sic reputati fuit et homines de masnata propter
bona stabilia que tenent et possident tenentur et
reputantur esse dominorum quorum illi tales reputantur
fuit. Interrogatus si inter aliquos vidit similem peticionem
r(espondit) q(uod) vidit peticionem inter quendam Thussinz (?) de
Colloreto publice reputatum fuisse consortorum nobilium
de Colloreto. Qui dum recessisset de Colloreto
ivisset habitatum in villa pagnani dimisit bona sua
stabilia que remanserunt predictis Nobilibus, de quibus
ipsi Nobiles se intromiserunt. Et hodie tenent
et possident. Et alia de contentis in dicto articulo
dixit nescire

Super quarto articulo interrogatus et examinatus ut
dixit contenta in dicto articulo fore vera per publicum
publicum auditum et per publicam famam [illegible]
prout supra deposuit

Super quinto et sexto capitulis examinatus ut dixit
nil aliud scire nisi prout supra deposuit, eo excepto
q(uod) bene publice audivit dici q(uod) nobiles habentes
familias famulos de masnata ~~filiabus~~ soliti
fuerunt tradere unam ancillam de filiabus de mas
nada filiabus [illegible] eorum [illegible]
[illegible]. Et q(uod) de presenti solent [illegible] predictis
dare [illegible] vidit [illegible]
[illegible]

Super omnibus aliis capitulis examinatus ~~exam~~ [illegible]
[illegible]

[illegible] diligenter examinatus
[illegible]

18 ¶ N[obilis] Nobilis vir ser Nicolaus q[uondam] dni Johannis peduani de
Colloreto, etatis annorum quinquaginta ut asserit testis
productus iuratus Examinatus et interrogatus super articulis
suprascriptis [illegible] in latino [et] vulgarizatis suo sacramento
dixit et testificatus fuit ut infra videlicet
Et primo super primo articulo examinatus et interrogatus
ut supra suo sacramento credit et dixit ipsum fore verum
quia scit et audivit dici quod olim Nobiles de pulcinicho
et de zucho ac ipsi de Colloreto habent et habuerunt
familias de masnada et sic appellant et nominant
Interrogatus quos scit de Colloreto esse et nominari
sic, dixit et credit quod [illegible] quidam Conra
dus et filii nominabantur eorum sui et quidam Joha
nnes cum familia sua. Et in Colloreto au
divit dici familiam [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] familiam eandem [illegible] et alios
de quibus dixit non recordari. Interrogatus si sciat
et reputantur sive de parte ut franchi dixit nescire
[illegible] de contentis in dicto capitulo dixit nescire
Super secundo articulo examinatus et interrogatus ut supra suo
sacramento dixit contenta in dicto articulo fore vera quia
vidit et audivit dici, subdens quod vidit plures homines
franchos et liberos [illegible] contrahere matrimonium
cum illis familie date quod sint franchati et liberati
Interrogatus [illegible] quod vidit sic practicari et fieri
dixit [illegible] quod vidit [illegible] filiam Chi[illegible] de
Colloreto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] manumissa
per illos de fontebono volebat dare quidam suum
filium eandem beatricem [illegible] prius [illegible]

Et quod affines ipsius de Utino consueverant habere coniugium cum ipsis dubitantes et timentes ne ipse esset de simili familia de masnata / Et quod tales sic reputati fuerunt semper ~~reputant~~ repudiant a liberis et franchis prout vidit et audivit dici

Super tertio et quarto articulis Examinatus et interrogatus testis dixit contenta in dictis articulis fore vera Interrogatus qualiter sciret dixit / Et vidit quod vidit ita fieri / et practicari per dominum Odoricum consortem eius inter quendam Stolfum eius fratrem publice reputatum qui dominus Odoricus in vita ipsius Stolfi accepit eidem omnia bona sua. Cum Stolfus erat valde dives et copiosus tam in bonis stabilibus quam mobilibus / Et sic ille recessit de Colloreto et ivit habitatum alibi / et vidit etiam practicari in personas Vesule et aliorum singularum reputatorum suorum ipsorum nobilium de Colloreto / Quorum bona stabilia et mobilia pater ipsius testis et olim dominus Odoricus inter se diviserunt et fecerunt partes de quibus constat publicis instrumentis / Et dominus Federicus de Colloreto scripsit [illegible] fecit divisiones [illegible] [illegible]

Super quinto capitulo Examinatus et interrogatus testis dixit contenta in dicto articulo fore vera [illegible] suo tempore / Interrogatus qualiter sciret dixit quod olim matri sue data fuit per nobiles de Prata[?] in pactis matrimonialibus matrimonialibus ultra dotem quedam Vesula que nupta fuit supradicto [illegible] etiam suo / Et quod sic erat de more inter nobiles [illegible]

Sup sexto ar.lo Examinatus ut.s dixit nil aliud scire nisi prout sup deposuit

Sup omnibus alijs examinatus no fuit de voluntate p[ro]ducentis

Circa p[er]sonam dicti testis [illegible] examinatus p[er] omnia recte r[espo]ndit

17 P Ovoiundus [illegible] f[ilius] [illegible] notarius de Colloreto etatis annorum lxxx et ultra ut asserit testis productus nomine testatus et ad probandum sup[ra]d[ic]tos [illegible] productus Interrogatus sup ar.lis suprad.is eidem lectis et suo sacramento r[espo]ndit de contentis in eis scire et testificatus fuit ut infra

Et primo sup p[ri]mo cap.lo interrogatus et Examinatus suo sacramento r[espo]ndit et dixit de contentis in dicto ar.lo tm̃ scire dz Quod audivit dici q[uod] Nobiles de Villalta de Colloreto de [illegible] et de Strasoldo [illegible] familias de masnata et homines & appellatos suos quos sic appellabant et nominabant Interrogatus quas familias audivisset dici et nominari dixit r[espo]ndit q[uod] illi de Colloreto habebant in [illegible] quendam [illegible] de [illegible] et demum Columsi [illegible] de Colloreto et familiam [illegible] et aliorum de quibus non recordat[ur] Item Nobiles de [illegible] dixit [illegible] plures familias similes de quibus non recordatur ad plenum [illegible] Jacobum de [illegible] et alios multos de quorum nominibus dixit id p[ro]ut non recordari Et q[uod] illi de Castello habebant quendam [illegible] et alios de quibus sibi non est memoria et alia de contentis in dicto ar.lo dixit nescire

Sup(er) s(ecun)do arto interrogatus dixit contenta in dicto arto esse
vera, s(e)d de nominib(us) eor(um) non recordatur, interrogat(us)
si vidisset aliquem recusare gerere cu(m) talib(us) dixit
q(uod) sic s(ed) no(n) recordatur (con)i(?)se de quib(us)

Sup(er) t(er)tio (et) quarto [illegible] examinatus u(t) s(upra) dixit
et [illegible] [illegible] dictis articulis fore vera (et) sic
vidit practicari in p(er)sonam Chelussy(?) Grolfi (et) p(er)
[illegible] de C[illegible] qui recepit sibi multa bona
et bene mille ducatos Que bona d(ic)it sita in basal
gapenta(?) et in porcho(?) heredes ip(s)ius p(ro) Odorici tenent
et possident

Sup(er) quinto (et) sexto articulis examinatus et interrogatus
u(t) s(upra) suo sacram(en)to dixit (et) credit contenta in dict(is)
articulis fore vera, Interrogatus qualit(er) sciret dixit
(et) credit quia vidit fieri (et) sic practicari p(er)
d(omi)n(u)m p(er) Odoricum de Colorito unam suam nom(in)e marga
retam dare filie sue vxori p(er) [illegible] de Grodameli(?)
(et) vnam aliam eiusdem sue sororem q(uam) nupsit cuidam
[illegible] lasperch (et) unam aliam p(er) [illegible] [illegible]
[illegible] unam et [illegible] [illegible] de Colorito ma
ritasse quandam suam neptem eidam p(er) paulo de Gi
lertinis(?) de [illegible] [illegible] [illegible] nomine [illegible]
[illegible] unam suam nomine Franceschinam de
Morano(?), s(e)d q(uod) de p(rese)nti [illegible] octo annis citra
[illegible] [illegible] annis citra d(icu)nt p(er)ierit p(er) istos
Nobiles loco p(ar)tis suar(um) (et) alia de contentis in
dicto capitulo dixit nescire nisi u(t) s(upra) deposuit

[illegible] p(er)sonam dicti testis diligent(er) [illegible]
interrogatus u(t) s(upra) p(er) omnia recte respondit

F.

[illegible]homadus dictus vel quondam Rodulfi de Ronchis [illegible]
[illegible] etatis [illegible] annorum [illegible] vel [illegible] ut asserit
testis productus iuratus testatus et ad plenum
super datis et productis examinatusque et interrogatus
per suprascriptum [illegible] Antonium et me notarium quid sciret
[illegible] contentis in dictis articulis eidem plene lectis et
vulgarizatis suo sacramento testificatus fuit
scire ut infra videlicet

Et primo super primo articulo examinatus et interrogatus
ut supra suo sacramento dixit audivisse dici a recordatu
suo quod Nobiles de Chiavenna et de Zucho soliti sunt
habere suos et familias de masnata quos sic appellant
et nominant et alia dixit nescire de contentis in eo
Super secundo articulo examinatus et interrogatus ut supra
dixit quod homines liberi et franchi recusant contrahere
matrimonium cum hominibus reputatis sive [illegible]
masnata Et quod de suo recordatu non vocabant
ad placitum [illegible] excepto quod forte a [illegible]
[illegible] citra quod bene venit ad dictum placitum
Interrogatus quo predicta sciret dixit quod sic audivit
fieri et teneri [illegible] subdens testis ipse quod
quidam henricus filius de faudis forte anno [illegible]
elapsis per vim accepit quandam filiam [illegible]
liberam reputatam de [illegible] [illegible] et duxit
ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
affines dicte puelle se reduxerunt ad [illegible]
ducale dominum et eam petierunt sibi restitui [illegible]
Et tandem [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] coram domino locumtenente litigaverunt

partes predicte. Et tandem auditis iuribus partium declaravit ipse dominus locumtenens per eius sententiam quod dictus Petrus de Zucho cum ipse filius Henrici servus reputabatur deberet eum liberare et manumittere ante(?) [illegible] futuris prout fecit et quod tunc dicta filia matrimonii deberet remanere uxor ipsius prout sic factum fuit. Et predicta dixit scire quia audivit partium [illegible] hinc inde in villa de Faedis

Super tercio articulo examinatus et interrogatus ut [illegible] suo sacramento credit et dixit tamen scire verum quod tales reputati sunt repudiantur a francis et liberis. Et quod cognovit quendam Vivianum(?) de Faedis qui repudiabatur valde ex eo quia tenebatur homo de masnata. Et quod vidit fieri [illegible] preteritis a suo recordatu citra quod tales sunt reputati qui moriuntur sine liberis quod ipsi domini quorum sunt sua accipiunt et se intromittunt de omnibus bonis [illegible] prout vidit fieri multis de quibus non recordatur. Et quod vidit tempore eiusdem [illegible] [illegible] anno [illegible] elapso vel forte duobus annis omnia bona [illegible] post ipsius mortem qui obiit sine filiis

Super quarto capitulo examinatus dixit contenta in dicto capitulo fore vera partium [illegible] personas [illegible] prout preteritum vidit partium aut [illegible] bona dixit nescire aliter [illegible] [illegible] [illegible]

Super V° articulo examinatus interrogatus ut suo sacramento credit et dixit quod audivit dici dari sepius in villa de Faedis talis feminas aliquibus dominabus et quod ille sic date reputantur [illegible] quod dantur in dotem aut

pro morgengabio prout credit et prout sic dicitur comperatum

[illegible] p. vj. articulo examinatus et interrogatus ut supra dixit contentum dicto articulo fore verum per ea que vidit fieri

[illegible] super vij. x. et xj. capitulis examinatus iuratus suo sacramento [illegible] [illegible] nomina

sinam iugales [illegible] sic habitos tentos et reputatos et similiter Blasium et galdrudam ac omnes eius filios et filias sic natos et natas prout in dictis continetur [illegible] omnes publice in villa de [illegible] a recordatu suo citra reputati et habiti sunt seu dictorum Nobilium [illegible] et de presenti adhuc tenentur et reputantur [illegible] Cholussia et Coradina sororibus dictorum Gregorij et Iohannis que a paucto tempore citra fuerunt liberate et manumisse prout publice dicitur et narratur

[illegible] p. xij. articulo Examinatus et interrogatus dixit quod Blasius et sui descendentes nunquam a recordatu suo [illegible] [illegible] villa de [illegible] prout pluries vidit et interfuit

Super xiij. capitulo non fuit examinatus quia pro producentis non curavit

[illegible] xiiij. [illegible] examinatus dixit quod ipsi Nobiles [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et alias dixit nescire nisi prout supra deposuit .

Super omnibus [illegible] examinatus [illegible] [illegible] in eis nil aliud scire nisi prout supra deposuit

[illegible] prima [illegible] prime additionis non fuit examinatus quia pro adversa confessa est

Sup(er) s(ecun)do quarto septimo (et) octavo .x. (et) xiij. a(rticu)lis exa-
minatus dixit q(uod) illi in a(rticu)lis no(m)i(n)ati descenderunt
et nati sunt p(ro)ut in a(rticu)lis (con)tinetur (et) publice h(ab)iti
tenti (et) reputati sunt sui (et) ho(m)i(n)es de masnata
a recordatu suo (est) p(er) Nobiles de Zucho (et) etiam
p(er) homines de Faudis

Sup(er) q(ui)nto c(a)p(itu)lo Examinatus dixit q(uod) Blasius (et) galdrruda
fuerunt iugales (et) cohitaverunt simul p(er) plura
tempora (et) quousq(ue) vixerunt

Sup(er) sexto c(a)p(itu)lo n(on) fuit examinatus quia (con)fessum e(st).

Sup(er) xi c(a)p(itu)lo dixit (con)tenta in eo ... vera p(ro)ut ...
taliter nescit.

Sup(er) xij c(a)p(itu)lo examinatus non fuit q(uia) ... (con)fessu(m) est

Sup(er) .xiij. c(a)p(itu)lo examinatus dixit nil aliud sci(re)
nisi p(ro)ut sup(ra) deposuit

Sup(er) s(ecun)do s(ecun)de additionis c(a)p(itu)lo Examinatus dixit
de (con)tentis in eo nil aliud scire nisi p(ro)ut sup(ra)
deposuit,

Sup(er) aliis a(rticu)lis non fuit examinatus de voluntate
p(ro)ducentis

Sup(er) c(a)p(itu)lo ... examinatus dixit ...
(con)tentis in eo nil aliud scire nisi p(ro)ut sup(ra) deposuit

... circa p(er)sonam dicti testis diligenter examinatus p(er) omnia
rectis ...

positiones actoris

In questione vertente inter heredes olim p[resbiteri] pretti de zuchi
xuna / Et magistrum Johannem ac Gregorium fratres
de faucdis / Addendo aliis artis producit prefati mag[istri]
Johannes et Gregorius actores infrascriptos [illegible]
intendunt p[er] testes / Non astringentes tamen se ad
[illegible] [illegible]

1 Et primo quod post mortem blasij de faucdis patris
dictorum Johannis et Gregorij [illegible] [illegible]
genere prefati blasij simul cum uxore sua et filia
[illegible] blasij [illegible] [illegible] [illegible] dom [illegible]
[illegible] [illegible] pacifice [illegible] quiete sine contradictione
alicuius persone per annos viij et ultra

Item quod hoc est verum absque eo quod ipsam domum
recognouisse ad affictum [illegible] ista tempora ab ipso
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Item quod post predicta prefatus Johannes scarobit [illegible]
relicta post se predicta Colussa eius uxore et filia
et olim blasij.

1 Item quod dicta domina Colussa remansit in dicta domo
et superduxit alium maritum quem habet ad presens
nomine [illegible] [illegible] pro stetit et habitauit in
ea pacifice et quiete sine contradictione alicuius persone
et maxime dicti p[resbiteri] pretti per annos octo et ultra

4 Item quod prefatus Johannes scarobit simul cum uxore dicti
eius uxore Colussa [illegible] percepit a morte
dicti blasij usque quo vixit ipse Johannes affictum
dicti boni de pagnacho de quo est questio a massario
[illegible] [illegible] [illegible]

6 Item quod post mortem dicti Johannis Scarabitti prefati lo[...]
[illegible] [illegible] [illegible] pluribus annis exegerunt
et receperunt affictum dicti boni sine contradictione alicuius
persone [illegible] promissi [illegible] dicti Johannis [illegible] [illegible]

7 Item quod prefatus dominus presbiter Petrus dum viveret instituit
pluribus vicibus ipsi Lodovicho ut sibi relaxaret
dictum bonum et quod si sibi relaxaret illud volebat
sibi facere cartam de alio bono

8 Item quod prefatus presbiter Petrus donec vixit dedit
de ortu suo propterea singulis annis prefato Lodovycho
seu dari fecit personaliter xx. fructus et hoc ut
dictus Lodovicus sibi dimitteret affictum dicti boni
de [illegible]

9 Item quod prefatus Lodovicus pluries fuit requisitus a dicto
presbitero Petro ut sibi relaxaret illud bonum [illegible]
quod non erat suum sed dictorum fratrum cognatorum suorum
Sed tandem devictus instantia ipsius presbiteri Petri fuit
contentus recipere affictum de ortu suo et promittere
quod ipse presbiter Petrus exigeret affictus dicti boni

10 Item quod de omnibus et singulis supradictis est publica
vox et fama

Responsiones facte ad suprascriptas positiones Gregorii
et Johannis fratrum de Fanellis per dominum Henricum
et Varnerium fratres de Zucho per sacramentum
corporaliter in presentia domini vicarii interrogantes etc.

Ad primam dominus Henricus Quia ignorat non credit
Et Varnerius dicit quod nichil de illa domo cognovit

nisi Ledovicum cognatum dictorum actorum qui habitabat illam domum, Et quod solvebat eis affictum et
idem solvit

Ad 2m credunt ut supra

Ad 3m ignorant et non credunt

Ad 4m ut credit dominus henricus non credit. Et
Vercimirino dixit quod credit quod dictus Ledovicus
una cum Colussa eius uxore habitaverunt dictam
domum per certum tempus de quo dixit nescire
tamen specificare, et adhuc ipsam tenent licet personaliter non habitent ipsam ad presens et solverunt
et solvunt affictum dictis fratribus pro dicta domo
una cum certis aliis bonis. Cetera nescit et ideo
non credit

Ad quintam credunt non credunt ut ponitur, ymo credunt
quod eorum pater et ipsi semper exegerunt affictum dictorum
bonorum et massarios illud tenentibus

Ad 6am non credunt

Ad 7am ignorant et tamen non credunt

Ad octavam non credunt ut ponitur

Ad nonam nescio [illegible]

Ad ultimam [illegible] credit credit ut [illegible] omnes [illegible]

Testes actorum

Lodovicus de purzilys quodam Jacobi Vitchani habitans in ... etatis annorum quadraginta vel circha testis productus juratus et ad ... suppositus Interrogatus et Examinatus super articulis suprascriptis eidem lectis et vulgarizatis / suo sacramento testificatus fuit de contentis in dictis capitulis scire ut infra.

Super primo articulo interrogatus et examinatus vero suo sacramento respondit et dixit de contentis in dicto articulo tantum scire videlicet quod non cognovit blasium neque Iohannem Gravabitti / sed post mortem ipsorum Blasij et Gravabitti vidit Gregorium et Iohannem actores predictos habitare [illegible] domus predictam pacifice et quiete sine contradictione alicuius persone eundo et redeundo per spatium circa novem annorum una cum matre et sororibus eorumdem in eandem eundo venetias et redeundo ad villam predictam / sed tamen mater ipsorum actorum continuo habitabat in domo predicta / et Colussa eorum soror et uxor ipsius testis et ipse testis una cum dicta sorore sua per spatium supradictum Interrogatus si continuo habitassent fratres predicti ipsam domum dixit quod aliquando ibant venetias et alibi et quando redibant et stabant [illegible] in domo predicta / sed quod mater et sorores predicti continue habitabant ipsam domum Interrogatus a quanto tempore citra mortuus fuisset dictus Blasius dixit et respondit nescire quia non cognovit ipsum Interrogatus an dicti actores vel mater habitassent et habitarent domum predictam ut propriam vel ad affictum ab ipso domino recognovissent et recognoscerent / respondit nescire quod

soluissent aliquid de affictu, Et etiam toto tempore
quo ipse testis nomine ipsorum actorum dictam domum
tenuit numquam fuit sibi petitum aliquid pro predicta
domo neque nec aliquid persolvit alicui persone

Super secundo articulo interrogatus dixit nil aliud scire
nisi prout supra deposuit

Super tertio et quarto articulis interrogatus dixit non
cognovisse dictum Geraabit prout supra dixit
sed quod per auditum dicta Colussa fuit uxor eiusdem
Geraabit et deinde ipsius testis, cum qua stetit
et habitavit domum predictam spatio suprascripto quam
de presenti tenet et possidet nomine ipsorum fratrum
et ab eis recognoscit nomine ipsorum et dicte eius
uxoris.

Super quinto articulo interrogatus et examinatus dixit
de contentis in eo nichil scire quia non cognovit
prefatum Johannem Geraabitti

Super sexto septimo octavo et aliis articulis Examinatus
et interrogatus virtute suo sacramento rendit et dixit
de contentis in dictis articulis tantum scire videlicet quod ipse
testis numquam exegit dictum affictum de bono
in capitulis contento a massario tenente ipsum bonum
sed bene uxor sua Colussa prout dixit sibi sepius
ipsum fictum .x. pro suis fratribus exegisse pro dicto
bono [illegible] pro alio olim per [illegible] pat
istorum Nobilium instetit per testis et permittit
sibi bonum predictum de quo in capitulis fit
mentio et quod ipse daret et dimitteret sibi alia
bona que tenebat ipse testis pro [illegible] [illegible]

1

boni que bona ipse testis recognoscebat ad affictum
ab ipso / et quod noluit / Sed tandem multis instantiis
sibi per ipsum factis quia dictus testis recusabat complacere
sibi excusando se nichil habere agere de hoc dictus
presbiter petrus promisit solvere de eorum et de castro suo proprio
personaliter se serviturum ad hec ut dictus testis dimitteret
ipsum exigere dictum affictum ipsius boni prout sic
contentatum et factum fuit inter ipsos quem affictum
ipse testis habuit ab olim presbitero petro quousque vixit
et post mortem eius aditus eius filyos usque
in presentem diem / Et alia interrogatus de contentis
in eis dixit nichil scire nisi prout supra deposuit
de tempore dixit fuisse per tempus quo supra
deposuit videlicet novem annorum et ultra
Circa personam dicti testis diligenter examinatus
et interrogatus iterum suo sacramento respondit et dixit
non immunem alicuius premium set tamen esse
cognatum ipsius Johannis et nichilominus velle
2 r vincere sua habentem et circa alia directe respondit

Dominus quondam Vitalianum de porcilys habitans
in fundo etatis annorum xxx vel circa testis
productus iuratus testatus et in plurimum
super datis examinatus et interrogatus ut supra
dixit suo sacramento et testificatus fuit scire ut infra
Super primo et secundo articulis interrogatus iterum suo
sacramento respondit et dixit non cognovisse blasium
nec [illegible] [illegible] [illegible] in articulis nominatos
Sed bene cognovit Gregorium / et Johannem de quorum

licentia et mandato frat(ris) ipsius testis [illegible] lodovico
prout scit et vidit tenuit et habitavit domum predictam
in articulo contentam per spatium sex annorum quo ipse
testis stetit in villa predicta [illegible] Colussa [illegible]
ipsius sui fratris et in dicta domo prout ipsi frat(res)
simul et Colussa dicebant sibi et quam adhuc
tenent et possident. Interrogatus an dicta domus
sit ipsorum Gregorii et Johannis, ut se recognoscerent
vel ne ad affictum vel ne dixit nescire nemine(m)
tenere ipsam domum nisi ipsos neque solvere affictum
alicui persone / Interrogatus si solverent aliquem
affictum alicui ipsorum Nobilium de zucho pro
predicta domo dixit nescire alit(er) quam sup(ra) dixit
Sup(er) tertio et quarto articulo [illegible] dixit [illegible]
dicere ipsam Colussam fuisse primo uxorem Grava
bitti predicti [illegible] de hoc est publicum et notorium
post eius mortem misit fr(atr)e ipsius testis v(idelicet)
lodovicho in domo predicta. [illegible]
testis [illegible] domum predictam ab anno
elapsis sex prout vidit stetit cum eis pacifice
et quiete sine contradictione alicuius persone non solvendo
aliquem affictum quod sciret alicui person(e) et alia
dixit nescire nisi prout sup(ra) deposuit
Sup(er) quinto articulo Examinatus et interrogatus ut(ru)m
dixit de contentis in eo nichil scire quia non cognovit
ipsum Grava bit
Sup(er) VI et VII articulo Examinatus et interrogatus
ut(ru)m dixit [illegible] quod de suo [illegible]
eius frat(ris) [illegible] Colussa [illegible] porrexerunt

dictum affictum .x. pis frumenti pro dicto bono annuatim et sibi
prout vidit et scit / et uno anno alio anno ipsemet
testis nomine ipsorum iugalium portavit conduxit ipsum
affictum .x. pis frumenti de castro ripine super precti
ad domum ipsorum iugalium pro ipso bono post cuius
mortem super precti fecit sicut prout sibi dixit exegit
dictum affictum ab heredibus et filiis eiusdem super precti
interrogatus qua de causa exegissent dixit quod prout ipsi
dicebant exigebant pro illo bono de pagnacho / et
hoc nomine Gregorii et Johannis fratrum conductorum

Super octavo articulo interrogatus dixit super auditum dictorum
iugalium dixit fuisse sicut conparatis contenta in dicto articulo
fore vera taliter nescit

Super aliis articulis examinatus et interrogatus dixit
de contentis in eis nil aliud scire nisi prout supra
deposuit.

[illegible] vera personam dicti testis diligenter examinatus et interro-
gatus iuris suo sacramento vidit et fecit dicti
lodomici et nescire interrogatus si pro ea presentat
super ipsos utrum habet comodum vel incomodum non
minimum ipsorum nobilium yrio nelle vince sue
fenuntum

[illegible]

Franciscus dictus pannus de fauchis testis productus
iuratus interrogatus et examinatus articulis suprascriptis
eidem lectis et vulgarizatis suo sacramento testifi-
catus fuit ut infra videlicet

Super primo eiusdem capitulo interrogatus examinatus
ut supra suo sacramento vidit et dixit de contentis
in dictis capitulis fore ut infra videlicet quod cognovit

Blasium et Johannem Gracabitti et Colussam uxorem eiusdem Gracabitti, nepotem Gregorium et Johem fres filios dicti olim Blasii post cuius blasii mortem vidit Johannem Gracabitti et uxorem, et uxorem blasii stare et habitare domum predictam sine contradictione alicuius persone quousque vixit, sed quo tempore dixit interrogatus nescire. Interrogatus si solvisset aliquid de affictu prefatis nobilibus pro dicta domo dixit et credit nescire aliter quam ut supra dixit. Interrogatus si scivit dictam domum fuisse dicti olim blasii credit nescire aliter quam ut dixit.

Super tertio et quarto capitulis interrogatus dixit contenta in dictis capitulis fore vera quia vidit ipsum mortuum et deinde ipsam Colussam eius uxorem supervivere et Colussa nupsit post mortem prefati domini. Qui iugales postmodum steterunt et habitaverunt domum predictam per spatium quatuor annorum prout vidit. Interrogatus an vel ut prefatam [illegible] ad affictum ipsorum nobilium dixit nescire aliter prout supra dixit, sed credit quod tenebant nomine dicte Colusse sororis dictorum fratrum.

Super aliis capitulis [illegible] interrogatus usque suo sacramento credit et dixit nil aliud scire nisi quod dictus Lodovicus dixit alias sibi quod ser bono de pagnacho exigerat ab olim ser pretto duo staria frumenti duabus vicibus quod frumentum unum [illegible] statim dictus Lodovicus rogavit ipsum testem ut mensuraret sibi dicens hoc est frumentum de fictu meo de pagnacho quod dedit

michi dicti p[re]ttu ... et alia de [con]tentis in dict[is] arti[culis]
dixit nescire

Circa p[er]sonam dicti testis diligent[er] interrogatus p[er] omnia
suo sacramento recte r[espon]dit

9 Paulus quondam Fragatti de pagnacho testis productus
iuratus interrogatus et examinatus sup[er] art[icul]is suprascriptis
eidem lectis et diligenter [e]xposit[is] suo sacramento dixit
scire ut infra v[idelicet]

Sup[er] primo s[ecun]do, t[er]cio et quarto art[icul]is r[espon]dit interrogat[us]
r[espon]dit de [con]tentis in eis nichil scire

Sup[er] aliis capitulis examinatus interrogatus suo [iurament]o dixit
q[uod] ip[s]e testis bene recognouit t[er]renu[m] p[ro]d[u]ct[u]s ad
affictu[m] a dicto olim blasio p[ro] ip[s]or[um] actor[um] / con
p[er]soluit p[er] affictu[m] circa annis ... p[ro] frumentum
in anno ... dixit deposuisse in p[re]nti causa
... utrum p[er]soluisset Iohanni ... Colusse
aut ... predictis ... ipsi recepissent ab
aliquibus aliis dictum affictum ... dixit
q[uod] non ab ipso ... nescire ab aliquo ... alia de [con]tent[is]
in dict[is] art[icul]is dixit nescire

[Ci]rca p[er]sonam ip[s]ius testis interrogatus ... examinat[us]
p[er] omnia recte r[espon]dit

Paulus quondam s[er] Iacobi ... de fontebono testis
productus iuratus, testatus / et ad p[ro]bandum ...
... interrogatus sup[er] art[icul]is suprascriptis quid sciat
de [con]tentis in eis scire ut infra v[idelicet]

Sup[er] primo s[ecun]do t[er]cio [et] quarto capitulis examinatus
et interrogatus suo sacramento dixit ...

in eis tamen scire videlicet quod vidit olim Blasium et uxorem
stare in villa de Fauderis in domo in capitulo contenta
in qua pro ipso teste portavit aliquid affictum
pro Bono de Pagnacho, videlicet utrum tenuisset eam ad
affictum vel ut propriam dixit interrogatus nescire
quia non praticabat in ipsa villa.

Super aliis capitulis diligenter examinatus et interrogatus
dixit et credit de contentis in eis tamen scire videlicet
quod super facto istius Boni de Pagnacho quod ipsemet
testis tenuit ad affictum alias fuit per nos notarios
examinatus in presenti causa super certis aliis capitulis
ideoque dixit quod referebat se ad dicta que deposuit
in ipsis capitulis in partibus concernentibus factum istius
Boni de Pagnacho si pertinent ad ista capitula
[illegible] dixit in dicta examinatione

[illegible] personam dicti testis diligenter interrogatus
dixit [illegible]

Dominus quidam Jacobi del Dean testis productus
juratus interrogatus et examinatus ut supra super
dictis capitulis eidem lectis et vulgarizatis, eius
sacramento testificatus fuit ut infra videlicet;

Super primo et secundo capitulis examinatus et interrogatus
ut supra dixit suo sacramento de contentis in eis tamen
scire videlicet quod vidit dictum olim Johannem Scarabitti
generum dicti olim Blasii unacum uxore ipsius
Johannis que similiter cognovit, stare et habitare
domum predictam in articulis contentam per annos
circa octo sine contradictione alicuius persone, interrogatus
si ipse Scarabittus pro ipsa domo solvisset aliquid

affectu dicto tempore quo tenuit eam et habitavit
[illegible] [illegible] [illegible] erat [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] erat [illegible]
[illegible]

Super tertio articulo examinatus dixit contenta in eo vera
esse / quia vidit et dixit ipsum mortuum / et post eum super
vixit Colussa que de presenti vivit

Super quarto articulo Examinatus dixit et credit quod
Colussa superduxit alium maritum post mortem
primi mariti qui vocabatur lodovicus et qui [illegible]
[illegible] tenuerunt et habitaverunt domum [illegible]
annis ultra sex post mortem dicti Johannis [illegible]
rabitti primi mariti ipso teste vidente et sine contra
dictione alicuius persone

Super aliis articulis interrogatus examinatus [illegible]
suo sacramento credit et dixit [illegible] scire videlicet quia [illegible]
fuit Examinatus in presenti causa super aliis capitulis
[illegible] prout sibi videtur idem ad quod dictum
se refert idem testis

[illegible] personam dicti testis [illegible] examinatus [illegible]
interrogatus [illegible] suo sacramento per omnia [illegible]
[illegible]

Clementus de [illegible] testis productus juratus testatur
et ad [illegible] [illegible] interrogatus [illegible] examinatus
super articulis [illegible] [illegible] [illegible] suo
sacramento [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Super primo [illegible] articulo [illegible] examinatus
[illegible] de [illegible] in eis [illegible] [illegible] quod bene [illegible]
[illegible] dictum blasium in articulo [illegible] qui stabat
et habitabat in domo predicta / post cuius mortem [illegible]

similiter Johannem [illegible] abit [illegible] uxorem predictam cohabitare in domo predicta dicto tempore et annis ultra duobus pacifice et quiete sine contradictione alicuius personae interrogatus si solebat affictum pro ipsa domo dicti [illegible] vel [illegible] alicui personae [illegible] dicit nescire [illegible] dixit quod nunquam scivit nec vidit solvi aliquem affictum pro ipsa domo alicui personae

Super tertio articulo interrogatus respondit contenta in dicto articulo fore vera, Et quod dicti Jugales steterunt et habitaverunt per annos ultra septem in domo predicta sine contradictione alicuius personae prout vidit et scit et alias interrogatus de contentis in dictis capitulis dixit nescire.

[illegible] personam dicti testis diligenter examinatus interrogatus [illegible] per omnia suo sacramento recte respondit

Dominus Johannes de [illegible] [illegible] [illegible] testis annorum ultra quinquaginta ut ex aspectu apparet testis productus [illegible] interrogatus examinatus [illegible] [illegible] [illegible] eidem ad sui plenum intellectum ut asserit declaratis [illegible] vulgariter suo sacramento dixit [illegible] sunt de contentis in dictis [illegible] scire ut infra

Super primo et secundo articulis interrogatus [illegible] examinatus [illegible] suo sacramento respondit et dixit [illegible] [illegible] cognoscit Johannem [illegible] [illegible] blasii predictus [illegible] [illegible] qui post ipsius blasii mortem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac stetit in domo predicta de qua est questio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

dime ... quor(um) nomina dixit non recordari. Interogat(us)
qualit(er) (con)dicta sciret, dixit q(uod) vidit, eo quia tunc
temporis stabat ipse cum olim s(er) petro p(at)re ipsor(um)
Nobilium. Interogatus an p(ro) ipsa domo soluissent
aliquid de affictu (con)festo s(er) pretto aut recogno-
uissent ad affictum ab eo dixit reddit q(uod) non
et hoc scire dixit quia si soluissent sciuisset
tam ab olim s(er) petto q(uam) ab ipsis possessorib(us) cum
quib(us) valde s(a)epius (con)uersabat et sciebat et cogno-
scebat facta eor(um).

Sup(er) t(er)tio et quarto articulis examinatus dixit (con)tenta
in ipsis esse vera, et q(uod) ipsa Colussa adhuc viuit
... lodouico eius marito quem postmodum
accepit qui iugales postmodum habitauerunt et
tenuerunt domum p(re)dictam p(er) annos ultra septem
p(rou)t ipse testis vidisse (dicit). Interogatus de tempore
dixit q(uod) sunt bene xv. anni et ultra vel circha.
Interogat(us) quo titulo et nomine tenebant p(re)dicti ipsa(m)
domum et tenuerat etia(m) alij t(em)p(o)rib(us) dixit et dixit q(uod)
quia Colussa erat soror ipsor(um) actor(um) qui absentes
erant ab inde (con)tinuo stetit et habitauit in domo
p(re)dicta ... primo eius ... et deinde lodouico
sec(un)do marito p(er) tempus de quo sup(ra) deposuit. Et
hoc quia domus p(re)dicta erat p(re)dictor(um) actor(um)
v(idelicet) Gregorij et Johannis qui tunc temporis stabant
venetijs. Interogatus qualit(er) sciret q(uod) esset eor(um)
domus dixit ... quia sic publice dicebat
et tenebat in villa de ... et in ipsa domo
p(er)mansit blasius ipsor(um) pat(er) et deinde Colussa
eius filia.

et parte adverso capitulo. Examinatus et interogatus suo sacramento credit et dixit tamen scire videlicet quod dicti Gregorius et Johannes habebant quoddam bonum in pagnarcho [illegible] per quedam qui ut credit vocabat paulus pro quo bono ipse paulus solvebat solvebat decem [illegible] frumenti et ipse testis dixit scire eo quia vidit persolvi duabus vicibus prefatis jugalibus videlicet Gracabitto et Colussa [illegible] ... nam scire dixit eo quia olim Nobilis [illegible] petrus aliquibus pluribus vicibus institerat ipsi testi ut solicitaret cum prefatis Colussa si posset tractare ut relaxaret [illegible] sibi hoc bonum Et quod volebat facere permutationem cum uno alio bono ... [illegible] [illegible] petrus quod habebat valde carum bonum ipsum et quod libenter vellet permutare cum uno alio bono; interrogatus quibus presentibus, dixit quod nullo presente preter ipsos, et committebat sibi predicta quia morabatur secum et faciebat facta sua testis etc.

[illegible] ... [illegible] ... tamen scire videlicet quod ut supra deposuit dictus [illegible] petrus [illegible] infestabat prefatum testem ut solicitaret tractaret de permutendo ipsum [illegible] mansum [illegible] testis [illegible] prefatis jugalibus ut sibi complacerent, tandem [illegible] abere et nolebant permutare [illegible] quod tandem [illegible] petrus permisit et dixit quod volebat affictum ipsum de suo [illegible] ... pro ipso bono et quod permitterent ipsum bonum sibi ut sic fuit contentum ut ipsos [illegible]

ipe testis q dictus l presbiter pstulat d. exte p re
ipm affirmum x piss frumta put dixit vidisse et insu
missse de mandato ipius ac fecisse gsiquare 1 tradi
pfatis Jugalibs vz. lodomio 1 Colusse. Interrogatus de
tempore dixit q possunt ee inter xiij vl xiiij
anni put credit 1 alia dixit nescire de gtentis
in eis nisi put supra deposuit

Circa psonam ipius testis diligent Examiatu
et interrogatus iiio suo sacramto credit 1 dixit
se alos stetisse 1 habitasse cum pfato dno petro 1
dixit se ee consanguineum ipius [illegible] ... [illegible]
eo quia het in vxorem [illegible] ipius sororem
dz nichilo dixit ad ipm de pnti ea non spectare
comodum aut incomodum 1 non immemorz ppter
Nobilium 1 q vellet vincere uns heretici.

Testes recept sup exceptionibus et articulis infrascriptis contra actores

Excipiendo et declarando exceptiones et articulos productas / Comparet Julianus de Florentia procurator Nobilium dominorum de Zucho / et infrascriptas exceptiones et articulos producit ... quos intendit probare per testes et alia ... astringens tamen se ad probandum ... sufficiat ad victoriam

Et primo excipit et articulat quod dicti testes examinati sunt varii discordes et singulares / tacuerunt veritatem ... expresserunt mendacium

Item quod Johannes de Achayo et lodovicus examinati in dicta causa sunt cognati / et habent sorores dictorum ... Johannis ... in uxores.

Item quod uxores predictorum testium fuerunt eiusdem conditionis videlicet de masnata et ut prefertur sorores sunt dictorum fratrum.

Item bona de quibus est questio tenta et laborata fuerunt per blasium patrem predictorum fratrum ad habitantiam ... voluntatem dictorum Nobilium

Item quod de more et consuetudine dictorum Nobilium est et fuit a lx. lxx. annis citra hec tales fuitores hominibus de masnata et eis consignare territoria ad habitantiam et ad resignationem et placitum dictorum Nobilium et aliquid ut inde possint vivere tales homines ... masnata habitantes in locis dictorum Nobilium dare etiam ... de cristo ... etiam ad eorum beneplacitum

Item quod predicti fratres cum sint plures et pluries ... recesserunt de patria et iverunt ad habitandum ...

Item q alij testes non sunt omni exceptione maiores
Item q de his sic est veritas publica vox et fama

Jamfredus quondam Simonis boriani de fandris
talis amoris ut in alijs examinationibus continetur
testis productus citatus juratus et ad plenum
supra datus et productus interogatus et examinatus
sup articulis dicte exceptionis supradictis sibi per ipsum interogatis
et me notarium lectis et vulgarizatis suo sacramento testi
ficatus fuit ut infra

Sup primo capitulo non fuit examinatus quia iuris.
Sup secundo capitulo examinatus et interogatus suo sacro
credit et dixit contenta in dicto articulo fore vera
et q Johannes de Urbino est cognatus ipsius
Johannis de fandris quia habet in uxorem Ceradinam
sororem ipsius Johannis et similiter et Lodovicus
habet in uxorem quandam Clussam sororem ipsius
Johannis prout de dicto scire dixit

Sup tertio articulo examinatus et interogatus ut supra suo
sacramento credit et dixit contenta in ipso articulo esse vera
prout alias dixit et testificatus fuit in articulis per ipsum
productis in presenti causa per dictos Nobiles de Zucho con
venientibus Antonium Fanelli de ista pentela contra
productis ad quod dictum se refert ipse testis in omnibus
contentis

Sup quarto articulo examinatus ut supra suo sacramento
credit et dixit nil aliud scire nisi q vidit ipsos
blanum et fratres eius laborare bona predicta et sunt

[illegible] libere [illegible] sed dum
viverent [illegible] iterum ipsa bona recognovissent ad
habitantiam a dictis Nobilibus vel qualiter essent sua
et ea tenerent credit interrogatus nescire

Super quinto articulo examinatus et interrogatus ut supra
suo sacramento credit et dixit de contentis in dicto
articulo tantum scire videlicet quod ipsi Nobiles de Chiavenna
sive de Zurcho per tempora preterita prout publice
intellexit et audivit dici et specialiter ab ipsis
[illegible] [illegible] praedictorum Nobilium solitum
fuerunt dare certa terrena ad habitantiam super quibus
habitant tales homines ut possent vivere et hoc ad
placitum ipsorum Nobilium et specialiter eundem dominum
Jory del Host [illegible] et Johannem Jacobi Storer [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ipsorum Nobilium [illegible]
bona ipse testis credit praefatos tenere et possidere
ad habitantiam sine solutione alicuius affictus. Et
alia interrogatus de contentis in dicto articulo dixit
nescire. Interrogatus si praedicti Blasius et filii
habuissent umquam similia bona ad habitantiam a dictis
Nobilibus dixit nescire et nescire aliter quam ut supra
testificatus est

Super sexto articulo interrogatus et examinatus dixit contenta
in ipso articulo fore vera prout publice audivit dici
quod recessissent de patria et iverunt habitandum Bormii
ubi steterunt per plura tempora

Super aliis articulis interrogatus dixit [illegible] aliud scire
nisi prout supra deposuit

[illegible] personam dicti testis diligenter examinatus
[illegible] [illegible] credit

F Franciscus dictus panicus alias etiam examinatus testis productus iuratus interrogatus et examinatus super articulis superius contentis litteraliter et vulgariter suo sacramento testificatus fuit ut infra

Et primo super secundo capitulo examinatus et interrogatus ut supra dixit suo sacramento quod cognoscit Johanem de Achayo et Lodouicum in articulis nominatos qui sunt cognati dicti Johanis de Faudis actoris presentis litis

Super tercio articulo examinatus et interrogatus ut supra dixit et deposuit videlicet quia dixit alias fuisse examinatus in presenti causa super ista parte videlicet utrum fuerit reputati de masnata vel non ad quod dictum se refert ipse testis

Super quarto articulo interrogatus et examinatus ut supra suo sacramento credit et dixit de contentis in eo tamen scire videlicet quod olim blasius tenebat et possidebat ista bona tempore vite sue sed utrum ad habitantiam recognosceret ipsa a nobilium dixit nescire credit tamen quod post ipsius mortem precium accepit ipsa bona et de ipsis se intromisit prout audivit et fuit publice narratur

Super quinto articulo examinatus ut supra suo sacramento credit et dixit tamen scire videlicet quod quidam olim Aynsit de Faudis publice reputatus fuit homo de masnata qui habebat ad habitantiam certa bona in pertinencia ville de Randa pro quibus bonis habebat de affictu octo staria frumenti vel sex et alias mensuras et etiam aliquos ronchos tenebat in pertinencia de Faudis et hoc ad beneplacitum ipsorum

Nobilium [illegible] Zucho q̄ frumentum [illegible] p
testis recepit vidit p[illegible] [illegible] [illegible] post mor.
p̄ris Ayguetti, vidit Ardevinum et Scandalfer
fr̄es ipius Ayguetti recipie dictum frumentum
it q̄ mortuo olim d̄ Johanne de Zucho franchati
fuerunt [illegible] Johanne scandalfer
quib; sic franchatis et manumissis, d̄ prectus
[illegible] [illegible] accepit illos redditus dictor.
bonor. Item ultius dixit q̄ olim Bertrandus
de Faudis qui non erat reputatus sicut pat̄
leonardi infrascripti tenebat ad hitantiam quasdam
domos in villa de Faudis a d̄ Mathinssio et d̄
Johanne de Zucho, quas domos donec vixit
tenuit [illegible] possedit post [illegible] mortem [illegible]
p̄ris Bertrandi uxor tenuit similit̄ ad hitan
tiam, qua mortua filii sup̄dicti d̄ pr̄ti sibi ip̄as
domos receperunt [illegible] dixit testis [illegible]
Meynardum de Faudis liberum reputatum tenere
ad hitantiam a domo p̄fata affict; [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
p̄tinens de Faudis quos affictus tenet et de p̄nti
possidet ad hitantiam put p̄dicta dixit vidiss.
[illegible] Interrogatus si blasius [illegible] filii eius
tenebant ad hitantiam aliqua bona ab ip̄is
nobilib;, dixit nescire et nescire alit̄ q̄ supra deposuit
[illegible] aliis [illegible] dixit nichil aliud
scire nisi q̄ tam sunt eta tempora q̄ habitaverunt
sic a p̄ria ult̄ annos xxx. et alit̄ dix̄ nescire de [illegible]
[illegible]
[illegible]

Leonardus quondam Bertrandi de faudis alius examinatus in ista causa testis productus iuratus examinatus et interrogatus super capitulis auditis sibi lectis et declaratis eius sacramento dixit dixit et testificatus fuit ut infra videlicet

Super secundo capitulo interrogatus et examinatus ut supra suo sacramento dixit contenta in eo esse vera prout scit et sic tenent et reputant cognati et habent duas [illegible] filias olim [illegible]

Super tercio [illegible] examinatus dixit cognosce dictas sorores videlicet Coradinam et Colussam quod per auditum publice reputate fuerunt de masnata dictorum nobilium de Zucho usque ad tempus quo manumiss[e] et libere liberate fuerunt per ipsos nobiles videlicet per preceptum prout audivit dici

Super quarto articulo examinatus dixit quod vidit blasium patrem ipsius actoris tenere et possidere bona de quibus est questio dum ipse vivebat prout ipse testis vidit et scit, sed utrum ad habitantiam ipsorum nobilium teneret [illegible] dixit [illegible] nescit

Super quinto articulo interrogatus dixit tamen scire videlicet quod nescit utrum tales qui habent et recognoscunt ab eis bona sint servi eorum vel ne, sed bene scit vidit, ac audivit dici ab ipsis infrascriptis quod tenebat bona ab ipsis nobilibus videlicet a Johane de Urbino qui tenebat, a Mathiussio del prede, et barbadrea qui barbadreus tamen reputabat eorum servus tenebat contra bona dictorum nobilium ad habitantiam, qui postquam fuit liberatus et inde recessit, in Civitate austrie accepunt sibi bonum quod tenebat ab eis, Et aliter dixit nescire nisi prout supra deponit

Sup sexto articulo interrogatus dixit ipsos fuere iam annis elapsis viginti recessisse de patria foriiulii et iuisse Venetias.

Sup alijs articulis dixit nil aliud scire nisi prout supra deposuit

Circa personam ipsius testis diligenter examinatus et interrogatus recte credit

Millesimo quadringentesimo trigesimoquarto Indictione xij die vigesimoquinto ottobris Actum utini in domibus habitationis et loco solite audientie infrascripti domini locumtenentis presentibus ibidem prudentibus viris ser Antonio mathiussij ser Nicolao de Collepramperge ser Iacobo pictore ser Iohanne de montegnaco ser Antonio fabri et alijs pluribus scribis et cancellarijs prefati domini locumtenentis testibus adhibitis ad hec. Coram magnifico et generoso viro domino Francisco barbadico prefato patrie foriiulii locumtenente ad iura reddendum pro tribunali sedente [illegible] domino [illegible] de Alano vicario suo Comparentibus dicto [illegible] Antonio [illegible] Iuliano nomine [illegible] in termino [illegible] satisfactione dictus Antonius instetit per commissione [illegible] Et tandem statutus fuit terminus [illegible] videndum et dicendum verum [illegible] debeat committi ad diem mercurij proxime futuri

Dicto millesimo et Indictione die vero mercurij vigesima septima eiusdem mensis celebrato [illegible] loco et testibus [illegible] Coram memorato domino locumtenente ad iura reddendum pro tribunali sedente Comparentibus dicto domino Antonio Iuliano

et dno Antonio de belgrado nemini audictis in termino hodierno / in quo termino quia in dicta causa erat reservatum ad producendum instra post conclusionem cause / Exponit ipe dns Julians produxit instrumenta subscripti tenoris / Cui productioni dns Antonius dicto nomine non consensit .

Tenor autem instrumentorum productorum per dnm Julianum nomine quo supra sequitur et est talis .

Instrumentum [illegible]

Anno dni millesimo trecentesimo vigesimo [illegible] indictione quinta, die quintadecima intrante Januario in bellazoya in pomerio dni Adalperti de Chuzamia qui nunc colitur per Caradenum / pntibus petro notario filio olim dni Zufetti de budrio / Guilielmo filio olim dni baldachini de Cuntar[illegible] [illegible] / Jacobo filio Mnoyse de fundio [illegible] filio olim [illegible] in bellazoya testibus et alijs dns Arthinus de lyre filius olim dni leonardi dicti franchi / pretio et foro viginti marcharum den. monete Aquil quod totum fuit contentus confessus et manifestus habuisse integre recepisse a dno Johane de [illegible] Chuzamia filio dni Adalperti predicti / dante et soluente dictam pecuniam nomine pretio sui dni Adalperti et fratrum suorum Varnery / henrici / et Nicolai / dedit / vendidit atque tradidit dicto dno Johani recipienti nomine et nomine sui dni Adalperti et fratrum suorum predictorum et suorum heredum leonardum de [illegible] filium olim .. suum hominem de masnata

um suos bonis heredes et habendis ~~tam masculos~~
~~quam feminas~~ et cum suis heredibus omnibus heredes et
herendis tam masculis quam feminis cum eo num-
cum quo dictum leonardum et suos heredes
et bona ad ipsum leonardum spectantia habebat
tenebat et possidebat ita quod amodo dictus
dominus Adalpretus et filii et eorum heredes de dicto
leonardo et suis heredibus pariter cum bonis
suam valeant omnimodam facere voluntatem
tamquam de sua re propria, quemadmodum dictus
dominus Arthinus facere poterat dum in sua erat
possessione. Quemquidem leonardum suosque heredes
et bona dicta venditor se ipsius emptoris nomine
constituit possidere donec de predictis omnibus tenutam
acceperit et corporalem possessionem intraverit
Quam accipiendi et auctoritate propria retinendi
deinceps eidem emptori suisque heredibus lic-
entiam concessit licentiam omnimodam dedit promit-
tens memoratus venditor per se suosque heredes
cum obligatione omnium bonorum suorum mobilium
et immobilium presentium et futurorum dampnorum omnium
et expensarum litis et reficere ac [illegible]
nominato emptori per se et nomine quo supra
dictam venditionem et singula in hoc instro
contenta perpetuo firma ~~[illegible]~~ grata ac rata
habere et tenere et ipsa omnia eidem emptori
suisque heredibus ab omni homine universitate collegio
et persona in ratione legitime defendere manutenere

Vincentus [illegible] ac in solidum disbrigare. Nec
quod contra premissa et infrascripta vel ipsorum ~~aliud~~ aliquod
per se vel alium seu alios dicere facere vel venire
aut de ipso Leonardo suisque heredibus et bonis in toto
nec in parte litem et controversiam ~~aliam~~ aliquam movere
nec moventi consentire ratione aliqua dolo ingenio seu
causa de iure vel de facto, sub pena dupli valoris
de eo de quo questio moveretur medietas cuius cedat
parti observanti, alia medietas domino potestati Aquile
qui pro tempore fuerit. Qua soluta vel non presens
instrumentum et omnia in eo contenta nichilominus suum obtineat
plenum robur. Pro quibus omnibus attendendis et firmiter
observandis precibus et instantia predicti venditoris
et pro ipso [illegible] fideiussor [illegible]
extitit [illegible] in iure contra
omnem [illegible] personam obligando ad hoc omnia
bona mobilia et immobilia presentia et futura renuntians
omni suo iuri actioni et defensioni quibus se posset
modo aliquo a dicta fideiussione et manutentione
defendere aut tueri. In cuius rei testimonium
sacrosanctis testis predictus datus fuit in manum
corporalem ad premissorum [illegible] dominum Johannem
[illegible] in tenutam corporalem
possessionem

Et ego Gabriel de Vimo quondam Bertolotti imperiali
auctoritate notarius publicus [illegible] commissione michi facta
per dominum Reverendissimum in Christo patrem dominum dominum
[illegible] dei gratia [illegible] patriarcham dignissimum
[illegible] in prothocollis seu abreviaturis olim

publici lupi not. de Utino ac vicarii Ecclesie de
Faedis vel addendo aut minuendo fideliter scripsi
et in publicam formam redegi.

[A]nno dni millo trecentesimo vigesimonono Indictione duo
decima die decimo intrante februario. Actum Utini
in curia magistri Andree Canonici Utinen. presentibus
Nobilibus viris dno Ulrico de Strassoldo Gerardo
de Chucanea filio dni Odorlici militis henrico
de Chucanea quondam dni Walpretti Nicolao
q. dni Marchi de Brazacho inferiori. Nicolao de
Faugnis quondam dni Francisci. panthaleon
not. de Civitat. Nicolao filio dni Guill. olim de
basalgiuta testibus et aliis pluribus. dnus Johannes
de Chucanea quondam dni Adalpretti dotavit Zem
meam sinceram suam filiam olim Comitis de
Chucanea Simoni filio predicti dni Guill. de
basalgiuta futuris jugalibus cum trecentis libr. Veron.
parv. persolvendis in duobus term. vz. viginti quatuor
marchas den. novor. in proximo festo Carnisprivii
residuum vero dicte CCC librarum usque ad proximum futu.
festum beati michaelis et apparare dictam vestimentis
et aliis rebus necessariis prout convenit honori
utriusque partis. pactum vero habitum inter eos talis
fuit vz. quod si contingeret dictam sinceram mori
premisso dicto Simone [illegible] [illegible] aliqui
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicti Simonis
heres debeat de dicta ~~domo~~ dote marchas octo
den. residuum dicte dotis in dictum dnm Johem
de Chucanea vel eius hered. revertatur. Et si contigerit

dictum Simonem mori prius dicta Zenevra eius
uxore futura sibi com̃ herede vivente ac int̃ eos
lib̃is dicta Zenevra hr̃e debeat dotem suam integra
et omnia alia sua iura et de bonis dicti Simonis
[illegible] [illegible] [illegible] nemo. Item si contigerit
dictum Simonem mori prius dicta Zenevra eius
fut̃e uxore [illegible] [illegible] [illegible] int̃ eos [illegible]
quibus gubernare non possit aut non vellet, tunc dicta
Zenevra hr̃e debeat omnia sua iura ad voluntatem
suam et post mortem dicte Zenevre heredibus eius rev
tantur. Pro quibus omnibus attendendis et firmiter
observandis p parte dicti dni Johannis de Chuvanca
et ipso dnus Gerardus testis supradictus de [illegible]
in parte et toto extitit fideiussor, p parte vero dicti Si
monis presentis ibidem volentis et consentientis dne
[illegible] pro dicto [illegible] [illegible] fideiussor extitit
dnus Johannes de Vilalta in parte et toto renuns omni
exceptioni et omni alii eorum iuri cum quo a dicta
fideiussione aliquo tempore possent tueri vel
[illegible] [illegible] [illegible] partis dns Johannes de Vilalta
predictus et dnus Johannes de Chuvanca predicti conc
[illegible] concordit ad tale pactum int̃ se condescenderunt
[illegible] venerunt. Videlicet quod heredes omnes tam masculi
quam femine qui procedent a dictis futuris iugalibus
[illegible] omnia eorum bona acquisita et acquirenda mobilia
[illegible] immobilia int̃ [illegible] dnum Johem de Vilalta
ex una parte et predictum dnum Johem de Chuvanca
[illegible] [illegible] [illegible] eorum equaliter dividant
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

j de cetero acquirent per ipsum vel per eius heredes in villa vel pertinen. Vilalte que bona acquisita vel acquirenda per dictum Enricum vel eius heredes in villa et pertinen. supradictis dicto domino forent stabilita pro ... ... sive devenerit dictus dominus Johannes de Vilalta computet in sortem tali pacto conditioni videlicet quod pro dicto domino Johanne de Chumnea vel eius heredibus alibi det restaurum a ... ...

Et ego Gabriel quondam domini Bartholotti de ... imperiali auctoritate notarius ex commissione michi facta per ... ... in Christo patrem et dominum dominum Bertrandum dei gratia ... ... Aquil. patham que inveni in protocollis seu abbreviaturis olim ... super notis ... ... de ... nichil addendo aut minuendo fideliter scripsi et in publicam ... formam

In nomine domini Amen. Anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo septimo, Indictione quintadecima ... ... mensis septembris ... ... quondam domini henrici ... Jacobo primo notario henricho quondam Coradurii omnibus de ... Johanne ... de Villanova quondam pelegrini ... filio mathie de ... testibus et aliis, Francischus et Johannes fratres filii quondam Nicolai domini Fulcheri de ... in ... habitantes non per errorem ... vel metu, sed de pura scientia et proprio velle considerantes

gratia et sincera lite . . reperiunt . . impositum littera
a discreto viro dno Guarnerio quondam dni Aalgeti
de Churanca predicti Franciscus et Johannes fratres pro
se suisque heredes , ac Gabrielem fratrem eorum et filium
dicti quondam Nicolai titulo et nomine irrevocabilis
donationis que dicitur inter vivos , que aliqua causa
vel offensa revocari non potest , dederunt , donaverunt
cesserunt et transtulerunt Francisco quondam dni
Conetti de Vitimo nunc in Faedis comorantis dantis
donantibus , et ipso Francisco recipienti vice et nomine
dicti dni Guarnerii de Churanca et suorum heredum
certum ius suum dare voluerunt , omne ius omnesque rationes et
actionem realem et personalem utilem et directam
tacitam et expressam , quam vel quas dicti fratres
habent seu habere viderentur et possent in Chunionda
et suis filiis et filiabus suis heredibus et bonis
uxore Peregrinalli de Churanca et filia quondam
[illegible] de Tergesimo occasione servitutis que dicitur
de masnata , seu cuiuscumque alie conditionis servitutis
ita quod amodo dictus dnus Guarnerius de Chu
ranca et sui heredes et cui commiserit aut dictum
suum ius dederit possit et valeat petere et
facere sibi servire . Custodire dictam Chuniondam
et suos filios et filias ac heredes et bona sua
Vernoy dictam Cuniondam cum filiis et filiabus
ac heredibus et bonis quenire , plantare excipere
pacisci componere . . . compromittere et omnia et
singula dicere facere et exercere de ipsa Cunionda

et suis filiis et filiabus, ac heredibus et bonis quemadmodum
ipsi Franciscus et Johannes fratres donatores dictam
facere ac exercere potrant ante huiusmodi donationem
factam constituentes dicti fratres donatores
pro se suisque heredibus stipulantibus michi notario subscripto
prefatum dominum Guarnerium de Churanca et suos
heredes in locum eorum, ac in tenutam et corporalem
possessionem iurium predictorum tanquam in rem suam
propriam et quocumque melius et efficacius esse potest
promittentes dicti Franciscus et Johannes fratres cum stipulatione
solemni pro se suisque heredibus cum obligatione omnium suorum
bonorum mobilium et immobilium presentium et futurorum
et omnium dampnorum ac expensarum litis et extra de refectione
dicte dationis, donationis et cessionis non contra facere
vel venire per se ipsos vel alios aliqua ratione vel
causa de iure vel de facto, sed dictam donationem
dationem et cessionem, et omnia et singula in hoc
instrumento contenta perpetuo firma rata et grata
habere tenere et observare sub pena dupli de quo
questio moveretur [illegible] quinque sold[orum] [illegible]
in singulis huius instrumenti capitulis que pena totiens
peti et exigi possit cum effectu quotiens contrafactum
fuerit et pena soluta vel non presens instrumentum
in omnibus stabilem [illegible] firmitatem [illegible]
dicti Franciscus et Johannes fratres pro se suisque
heredibus cum obligatione omnium suorum bonorum
presentium [illegible] acquisitorum [illegible]
dicte [illegible] quedam domini Conetti de [illegible]

Vice . nomine quo supra omnino et omni occasione remota
et penitus facere ... recte q Gabriel ...
... hunc conation et instrumento partem pro se suorum
heredes ratificabit et approbabit per publicum et solemne
instrumentum quandocumque erit in etate legitima videlicet tran
sactis quatuordecim annis

Et ego thomasutius quondam domini Coni de Chucanea
imperiali auctoritate notarius ... omnibus interfui ... rogatus
scribere scripsi et publicavi

Item.

In Christi nomine. Amen. Anno domini Nativitatis millesimo
trecentesimo sexagesimoquarto Indictione secunda
sexto mensis Junii in Utino in domo ... habitationis
domini Folcherii quondam domini Jacobi de Savorgnano
in Contrata Sancti petri martiris apud pelliparias
presentibus ipso domino Folcherio de Savorgnano domino
presbitero Francisco filio Bartholomei alias de Fagetto
Salono filio quondam domini Johannis de Sophimbergo
in Savorgnano comor., Stephano filio naturali
infrascripti domini henrici de Chucanea, Jacobo pellipario
quondam Cortem habitante in Utino, Nicolussio
pellipario quondam magistri mathie pelliparii de Utino
michaele pell. filio henrici de Morteglano habitante
in Utino, petro quondam Johannis habitante in Savo
rgnano testibus et aliis pluribus. Nobilis vir
... ... quondam ... ...
pro remedio anime sue et predecessorum suorum et sponte
et voluntarie non per dolum metum Circumventionem
aliquam vel errorem, sed mera pura libera ac

irrevocabiliter donationis nove que dicitur inter vivos
[illegible] pro se suisque heredes dedit donavit
manumisit [illegible] ac permisit [illegible] Vesaro predictum
leonardi de zumpicha usque ad presens et instans
suo servo seu homini de masnata plenam libertatem
propriam et liberam secundum usum et consuetudinem Civi
tatis Romane Ecclesie [illegible] prout fore [illegible]
liberans manumittens penitus eximens et
dimittens ipsum Vesarum [illegible] eius poste
ritatem seu futuros liberos [illegible]
a sua potestate manus domino et ab omni [illegible]
[illegible] iugo seu nebula servitutis [illegible] vel opera
impositione tam obsequialium que consistunt in faciendo
ut in assurgendo salutando et similibus que con
sistunt [illegible] non faciendo ut puta de non vocando
in ius suum manumissorem predictum et eius hered.
non petita a competenti iudice venia et obtenta
et aliorum omnium operum seu opera [illegible]
que [illegible] imposita [illegible] et revocatione
in servitutem ob quacumque causam ingratitudinis
vel offensam levem mediocrem magnam sive
maximam. Ita quod liceat eidem Vesaro heredibus
et posteris suis famosam actionem si sibi in
futurum competierit contra manumissorem predictum
et eius liberos et heredes intentare ac etiam
criminalem accusationem qualibet si crimen imposterum
committat. Necnon remittens dictus dominus
henricus eidem Vesaro manumisso omne ius

-patronatus salvo tamen quod eidem Basavo deficientibus liberis
legitimis non obnoxiis futuris habeat idem d. [illegible]
henricus ab intestato tamquam patronus succedere
[illegible] ipsum basavum [illegible]
[illegible] Insuper [illegible] henricus dedit
et tradidit antedicto basavo pro parte dimidia pro
indiviso unum campum amedium situm in Zupitha
ubi dicitur prat de cort, cuiusquidem hi dicuntur
confines ab una parte est quidam campus Ecclesie
Sancti Silvestri de Fichus ab alia est pratum bartolotti
de magredis ab alia est terra quam colebat misottus
quondam frater dicti basavi. Item unum campum
situm in dicta villa de Zupitha cuius hi dicuntur
confines ab una parte est via publica, ab alia
campus Jacobi de Zupitha, ~~Cuius hi dicuntur~~
~~confines ab una parte est via~~ publica ab alia est terra
quam colebat dictus quondam misottus, ab alia
[illegible] quidam campus quem colit [illegible] de [illegible]
Zoya. Insuper unum alium campum et medium situm
in supradicta villa de Zupitha cuiusquidem campi
et medii hi dicuntur confines a duabus partibus sunt
vie publice, ab alia est terra quam colit Jacobus
de Zupitha, ab alia est terra quam colebat supra
dictus quondam misottus. Item medium campum
situm in dicta villa de Zupitha ubi dicitur sub silva
cuius hi dicuntur confines ab una parte est pratum Costili
de Zupitha [illegible] ab aliis duabus partibus sunt vie
publice ab alia est terra quam colebat supradictus

[illegible] am [illegible] Item [illegible] campum [illegible]
in dicta villa de Zumpicha cui hi dicuntur
confines ab una parte est Campus dicti [illegible]
Zupicha / ab alia est terra tosuli de Zupicha / ab alia
est pratum dicti [illegible] / ab alia est terra quam cole
bat dictus q. [illegible] . Item unum pratum situm
in dicta villa cui hi dicunt confines ab una
parte est bayarzius tosuli predicti / ab alia est pratum
Johannis de brayda / ab alia est pratum Jacobi de
Zupicha . Item unum aliud pratum situm in dicta
villa de Zupicha cui hi dicunt confines ab una
parte est pratum domini dicti bosii de magredis ab
alia est pratum domini Simonis de Chumun / ab alia
est pratum Jacobi de Zumpicha . Item unum aliud
pratum situm in supradicta villa de Zupicha ubi dicitur
sub Silva / cui hi dicunt confines / ab una parte
est pratum supradicti [illegible] / ab alia est una [illegible]
ab alia flumen [illegible] rivus [illegible] [illegible]
Item medietatem unius Silve site in [illegible] dicte
ville / Cuius totius silve hi dicunt confines / ab una
parte [illegible] una [illegible] / ab alia flumen dictus rivus
[illegible] [illegible] [illegible] ab alia [illegible] Johannis
de brayda ab alia [illegible] silva Jacobi de Zupicha
Item medium quedam bayarzium cum domibus
sitis in dicta de Zupicha cui hi dicunt confines
ab una parte est bayarzius Jacobi de Zupicha ab alia
flumen supradictum rivus dictus Cergnecho ab alia

est t(er)ra [illegible] ab alia via pu(bli)ca Item medietatem
unius domus que sita est in Vimo cuius domus hi
dicuntur (con)fines ab una p(ar)te est domus Rodulphi
de Fonchis ab alia e(st) domus leonardi calderary
de Vimo, ab alia e(st) domus .. ab alia est
via publica ut aly siqui forent omnium (com)p(re)dictor(um)
t(er)minorum, X(pist)iani (con)fines .. totum unius basarii
peculium ab ip(s)ius d(omi)ni henrici rebus separatum
Item q(uod) no(n) teneant eidem d(omi)no henrico aliquas
reddere r(ati)ones de his que in s(er)vitute gessit, etia(m)
si illa (con)nexa fuerint his que postmodum gessit
in libertate / hoc tamen salvo excepto seu de
clarato q(uod) (con)stituti d(omi)nus henricus sibi in se
retinuit et reservavit sibi, detraxit et ademit
bona infrascripta inmobilia v(idelicet) unu(m) campum sit(um)
in Zupicha, cuius hi dicu(n)t (con)fines ab una p(ar)te est
via publica, ab alys duab(us) p(ar)tib(us) possidet blanc(us)
de bellazoya et ab alys e(st) campus cult(us) p(er) basar(iu)m
p(re)dictum. Item unum alium campum situm
in Zupicha p(re)dicta cuius hi dicunt (con)fines ab
una p(ar)te est t(er)ra Tosule quondam p(er)chigne ab
al(ia) e(st) t(er)ra quam colit basarius p(re)dictus, ab alys
duabus p(ar)tibus sunt vie publice. Insup(er) unu(m)
campum et medium situm in dicta villa in loco
ubi dicit(ur) [illegible] cuius hi dicunt (con)fines
ab una p(ar)te e(st) via pu(bli)ca, ab alia e(st) t(er)ra quam
colit [illegible] de bellazoya, ab alia e(st) pratum
q(uo)d possidet Bartholottus de Magnidis, ab alia

[illegible] tra quam colit ipse basarnus [illegible] [illegible]
Item medium campum situm in dicta villa [illegible]
ubi dicitur sub silua cuius hi dicuntur confines ab una
parte possidet duchatus de zupicha, ab alia est
terra quam colit ipse basarnus ab aliis duabus
partibus sunt vie. Item unum campum situm
in dicta villa apud fornacem cuius hi sunt confines
ab una parte est terra quam colit marcuttus de
magredis ab alia terra quam colit ipse basarnus
ab aliis duabus partibus possidet duchatus quedam
Iacomasii de Konchio qui nunc moratur in
zumpicha. Item unum pratum situm in pertinentiis
de zupicha cuius hi dicuntur confines ab una parte
est [illegible] ab alia est pratum domini Andalpetti de
Churanea, ab aliis est pratum Iacobi de zupicha
ab aliis flumen quedam [illegible] qui vocatur
[illegible]. Item unum aliud pratum situm in pertinentiis
zupiche confines cuius hi [illegible] ab una parte flumen
[illegible] qui dicitur [illegible] ab alia
pratum Iacobi de zupicha, ab alia est pratum Iohannis
de brayda. Item medium quedam bayarzum
cum domibus situm in zumpicha, cuius hi dicuntur
confines, ab una parte est [illegible] ab alia flumen
[illegible] ab alia possidet
duchatus, ab alia est terra quam ipse basarnus
colit. Item medietatem unius silue [illegible]
situm in pertinentiis de zupicha cuius silue [illegible]
confines, ab una parte est quedam silua Iacobi

2

… ripulha ab al flut dictus Romus ab alia e silua
… de brayda. Item medietatem unius domus
sita in Utino cuius totius domus hi dicunt confines ab
una parte est domus Rodulphi de Ronchis, ab alia
est domus leonardi Calderarij, ab alia possident
ab alia est via publica vel alij siqui forent confines
predictorum teritorio … Que siquidem bona
et teritoria olim habuit in peculio et pro diuiso tenuit
… predictus … seruus seu homo
de masinata domini henrici predicti. Que siquidem
bona non in peculium ipsius basari sed pro certa
recognitione et prestatione usque nunc a basaro predicto
sibi facta idem dominus henricus ad suum beneplacitum
eidem basaro permiserat et permisit. Et volens
prefatus dominus henricus … basarum …
… hominum … Aquilegensis ecclesie et bona
… ipsius pro parte predicta … Aquilegensis
Ecclesie fore subiectum ac ipsum basarum et bona
ipsius seu peculia peculium pro parte predicta in
predicte Aquilegensis Ecclesie et domini patriarche qui pro tempore
fuerit protectione tuitione ac defensione consistere
ipsum … basarum … bonis … peculio
pro parte predicta dedit tradidit et assignauit in
manus venerabilis viri domini presbiteri Francisci testis
predicti filij Bartholomei … de Fagedis recipientis
nomine … Aquilegensis Ecclesie … committens
eidem domino presbitero Francisco et eum constituens suum
nuntium specialem ut vice sua prefatum basarum cum
bonis suis seu peculio pro parte predicta ad altare

manus Sancte Marie Aquilegen Ecclie debeat
offerre in signum manumissionis predicte fidelitatis
recepte et subiectionis ac importe tuitionis protec
tionis et defensionis ac tenute possessionis Aqui
legen Ecclie supradicte, Ita quod prefatus Basarus
et sua futura posteritas cum suo peculio et parte
predicta bonorum mobilibus et immobilibus presentibus
et futuris sit et esse debeat in perpetuum in subiec
tione tuitione ac defensione Aquilegen Ecclie sup
dicte. Et quod esse redire valeat supradictus Basarus
et tota eius futura posteritas stare ubicumque
et quocumque et undecumque, quocumque quando, et
qualiter voluerit, atque habere, parisci, emere vendere
donare legare, testari, testificari, ac quoslibet
actus legitimos licite exercere ac omnia et singula
facere cum libera et generali administratione, ac
defensione omnium suorum bonorum absque impedimento
inquietatione aut contradictione ipsius domini Henrici
vel suorum heredum seu cuiuscumque persone ac si ipse
Basarus ab ingenuis parentibus natus esset, et
ipsi seu progenitores sui fuissent ingenui fideles
et subditi Aquilegen Ecclie supradicte. Sub hac
tamen conditione et forma quod nec dominus patriarcha
qui pro tempore fuit nec capitulum [?] nec capitaneus [?]
vicedominus nec aliquis rector predicte Aquilegen Ecclie
ob aliquam necessitatem vel causam presentem vel
futuram, prefatum Basarum, nec posteritatem
ipsius nec aliqua nec sue posteritatis bona,

aliquo tempore possit vendere permutare vel aliqualiter
alienare vel a sua fidelitate subiectione, tuitione
et protectione et defensione modo quolibet abdicare
nec ipsum Basarinum nec eius posteritatem in persona
vel rebus aliquatenus aggravare inquietare nec
perangariare nec [illegible] aliquo vel omnino impone-
re aut constringere pluribus posse ipsum dominum Henricum
manumittentem aut alium hominem fidelem et subditum
predicte Aquilegensis Ecclesie conditionis domini Henrici manu-
missoris predicti [illegible] promittentes [illegible] domini Henrici
pro se suisque heredibus, cum obligatione omnium suorum
bonorum mobilium et inmobilium presentium et futu-
rorum et [illegible] dampnorum interesse et expensarum litis
[illegible] refectione prefato Basaro manumisso pro se suisque
heredibus solempniter stipulanti, ac domino presbitero Francisco
predicto, ac michi notario infrascripto tamquam publice persone
nomine et vice dicte Aquilegensis Ecclesie et omnium
et singulorum quorum interest et poterit interesse in solidum
stipulantibus, predictas donationem manumissionem
et traditionem, omniaque et singula in hoc instrumento
contenta, perpetuo firma rata et grata habere tenere et
observare ipsumque Basarinum et eius futuram posteritatem
bona et peculium pro parte predicta ab omni homine [illegible]
[illegible], Collegio Ecclesia et persona manutenere [illegible]
ac in solidum disbrigare [illegible]
vel infrascripta vel ipsorum aliquod [illegible] vel alium [illegible]
facere vel venire, aut de pro [illegible] [illegible] vel [illegible]

futura posteritate periculo aut bonis parentibus vel sui
movere litem controversiam vel aliquam questionem
tam aliqua dolo ingenio causa ingratitudine vel
offensa de iure vel de facto. Sub pena decem marcharum
puri auri in singulis huius instrumenti capitulis
partibus seu questionibus et in solidum stipulata et
promissa. Cuius pene medietas dicto patrie vel
[illegible]
alia medietas dicto Basiani vel heredibus suis
masculis femines qui ab eodem processerint de
quibus vel de quo questio aliqua tempore
aliquo moveretur totiens persolvatur quotiens co
mitteretur in ipam, et ea pena soluta vel non
presens tamen instrumentum et omnia suprascripta in omnibus
et per totum semper obtineat plenum robur

Et ego Johannes quondam Guillelmi de [illegible]
[illegible] notarius
predictis omnibus [illegible] rogatus scripsi [illegible]
[illegible]

In Christi nomine [illegible] anno [illegible] nativitatis millesimo
[illegible]
[illegible] sexto mensis Junii in Utino in domo nobilis
viri dni Folcheri quondam dni Jacobi de Savorgnano
in strata Sancti petri martiris apud pelliparias
presentibus ipso dno Folcherio de Savorgnano
dno presbytero Francisco filio Bartholomei cat de
[illegible] [illegible]alono filio [illegible] dni Johannis de [illegible]

in Savorgnano [illegible] [illegible] filio naturali
[illegible] dni henrici de [illegible] Jacobo pellipario
quondam [illegible] habitante in Utino Nicolussio pelli
pario quondam magri Mathie pelliparij de Utino
Michaele filio henrici de Mortegliano habitante in Utino
petro quondam Johannis habitante in Savorgnano testibus
alijs pluribus. Nobilis vir dns henricus
quondam dni Andalpretti de [illegible] pro remedio
anime sue et predecessorum suorum sponte et voluntarie
non per dolum metum circumventionem aliquam vel
errorem, sed pure, mere, libere, ac irrevocabiliter
donationis nomine que dicitur inter vivos ex certa scientia
[illegible] dedit tradidit [illegible] donavit
[illegible] Aquilegen Leonardum et
Johannem fratres quondam Leonardi de [illegible] usque
ad presens instans suos servos seu homines de masnata
cum tota eorum posteritate, ac toto eorum peculio
bonis et rebus mobilibus et immobilibus, absolvendo
manumittendo, liberando dimittendo et eximendo ipsos
Leonardum et Johannem cum tota eorum posteritate et
ab omni iure patronatus et revocatione in servitutem
ob quamcumque causam ingratitudinem vel offensam
et ab omni conditione gravamine manu dominica iugo
[illegible] servitute [illegible] vel operis impositione
nunc et imposterum, restituens ipsos Leonardum
et Johannem [illegible] natalibus [illegible] ingenuitati
et volens dictos Leonardum et Johannem ac
eorum bona et peculium fore in protectione tuitione
subiectione ac defensione dicte Aquilegen Ecclesie

et dni patriarche Aquilegien qui pro tempore fuit / ac
volens ipsos leonardum et Johannem ex dicto hoies
et fideles ipius Aquilegien Ecclie / ac bona et
peculium eorum ipi Aquil Ecclie fore subiecta
constituit dnm presbrm franciscum testem presentem
suum nuncium specialem committens eidem ut
vice sua ipsos leonardum et Johannem pro eis eorumque
futura posteritate et bonis eorum seu peculio ad
maius altare sancte marie Aquil Ecclie debeat
offerre in signum manumissionis ac tenute et
possessionis ipius Aquil Ecclie / Ita quod amodo
dicti leonardus et Johannes et eorum bona et peculium
mobilia et inmobilia presentia et futura sint et
esse debeant imperpetuum in tuitione defensione
subiectione Aquil Ecclie supradicte / Atque nec redire
valeat stare et esse ubicumque voluerint quorum si
in qualicumque civitate voluerint possint quoque libere
et pacifice / emere vendere donare permutare
testari legare et testificari et quoslibet actus
legitimos licite exercere / ac omnia et singula
facere in iudicio et extra / ac si ipi leonardus
et Johannes ab ingenuis parentibus nati essent
et ipi seu progenitores semper fuissent ingenui
hoies et fideles Aquil Ecclie supradicte sine
inquietatione impedimento aut contradictione ipius
dni henrici suorumque heredum seu cuiuscumque
persone sine obstaculo fruantur / Sub hac tamen

gdictioi cforma q nec dns patha qui pro tpore
fuerit nec capitulum nec Capitanei nec Vice
dns nec aliqs rector ypius Aquil Eccle ob aliqua
necessitatem putem vel futuram pfatos Leo
nardum et Johanem nec eorum posteritatem nec bona
eorum nec eorum posteritatis aliquo tempore possit
vendere pmutare vel aliqualr alienare vel a sue
fidelitatis subiectionis et tuitionis ac defensionis modo
quolibet abdicare nec eos Leonardum et Johez
nec eorum aliquem nec posteritatem eorum in psonis
vel rebus aliquali [illegible] [illegible] nec
pangariare nec plurimum [illegible] [illegible] [illegible]
impone aut cstringe plusq possz ipm dnm
henricum aut alium quemus hoiem fidelez
et subditum pdicte Aquil Eccle gdictionis et
statut[illegible] [illegible] dns henric manumisserit pdicti
promittens pfatus dns henricus pse suosq
heredes cum obligatione oium suorum bonorum mobilium
et imobilium putium et futurorum [illegible] oium intresse
et expen litis et [illegible] refectione pdicto dno fran[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] psen [illegible]
et [illegible] dicte Aquilegen Eccle [illegible] qui [illegible]
intresst [illegible] poterit intresse in solidum ~~stipulationi~~
stipulanti [illegible] [illegible] manumissionem
traditionem ac omia et singula in hoc instr
gtenta [illegible] firma rata et grata hre teni
et obsuare [illegible] Leonardum et Johanem ab
oi homie [illegible] Ecclia et psona
legitima defendere [illegible] [illegible] auctorizare

et in solidum disbrigare, hoc tamen excepto seu
declarato quod idem dominus hermanus non teneatur
nec debeat dictos leonardum et Johannem man-
tenere contra heredes quondam domini Thomasii de Castro
pagano. Nunquam quoque contra premissa vel infrascripta
per se vel alium dicere facere vel venire, aut de-
ipsis leonardo et Johanne nec de eorum posteritate
aut bonis presentibus vel futuris movere litem.
vel aliquam questionem [illegible] aliqua [illegible] ingenio
vel [illegible] sive offensa seu tam de iure quam de facto
Sub pena decem marcharum puri auri in singulis
huius instrumenti capitulis solenniter stipulata et promissa
cuius pene medietas domino patriarche vel procuratori
Aquil[egensi] [illegible] qui pro tempore fuerit, Alia medietas
ipsis leonardo et Johanni vel eorum heredibus seu
posteris qui provenient ab eisdem de quo seu
quibus questio aliqua tempore aliquo moveretur
[illegible] persolvatur quotiens committitur in [illegible]
[illegible] soluta vel non [illegible] in [illegible] in omnibus
et per omnia semper obtineat plenum,
Et ego [illegible] quondam [illegible] de [illegible]
publicus [illegible] Imperiali auctoritate notarius predictis
omnibus [illegible] rogatus scripsi

In Christi nomine Amen. Anno Nativitatis eiusdem domini millesimo
trecentesimo nonagesimotercio Indictione prima die
decima Iunii, Actum Utini sub platea [illegible]
presentibus Nobili viro domino Vorlico quondam domini

[illegible] isto [illegible] notario quondam
[illegible] de Tricento [illegible] et Jacobo quondam
Martini de Frigidis testibus aliis. Cum inter
Zubetham quondam Nicolai [illegible] de Fucchis
suam et feminam de masnata nobilium dominorum
Johannis [illegible] [illegible] [illegible] et Nicolai
fratrum et filiorum quondam domini Guarnerii de
Chiaranca ex una parte et Nicolussium [illegible] de
Vilalta suum et hominem de masnata nobilium
[illegible] Federici Meynardi Nicolai et [illegible]
nepotum ipsius [illegible] Federici fuit contractum
matrimonium et fuit dotata ipsa Zubetta eidem
Nicolussio [illegible] inter quos extant iam filii
et heredes et ultimo per dei gratiam ultimo apparebunt
prefatus nobilis dominus Johannes pro se et predictis fratribus
suis pro quibus promisit de ratihabitione videlicet se facturum
et curaturum quod dicti eius fratres presentem contracta-
tionem et omnia in hoc instrumento contenta ratificabunt
et approbabunt et firma ac rata habebunt
ad hoc obligando omnia sua bona presentia et futura
ex una parte. Et antedictus nobilis [illegible] Federicus
de Vilalta pro se et suis nepotibus pro quibus promisit
de ratihabitione videlicet se facturum et curaturum omni
exceptione remota quod dicti sui nepotes predictam
contractationem et omnia in hoc instrumento contenta
ratificabunt et approbabunt et firma ac rata
habebunt ad hoc obligando omnia sua bona presentia
et futura ex alia parte quia habent [illegible] in personis
dictorum [illegible] et Zubette et filiorum suorum tam

natorum qui nascituri ex eis in bonis eorum nunc
contraxerint ibidem ad invicem et voluerunt, ac
declaraverunt quod quicquid natum est et imposterum
nascetur ex ipsis Nicolussio et Zubetha, ac etiam
et quicquid acquisitum est et imposterum acquiretur
per eosdem jugales sit et esse debeat commune inter
ipsos dominos de Churanca et de Vilalta dividendo
equaliter inter eos videlicet dando medietatem pro
ipsorum jugalium cum medietate bonorum suorum
ipsis dominis de Churanca et reliquam medietatem
ipsis dominis de Vilalta, Excepto quod siquid imobilis
fuit ipsius Nicolussij ante dictum matrimonium
predictum quod illud stabile pervenerit Castell[illegible]
Vilalte, Et etiam si contingerit predictam Zubetham
mori sine herede ex eis descendente et superviventibus
quod dos ipsius Zubethe si fuit soluta restituatur
et restitui debeat propinquioribus ipsius Zubethe vel
ipsis dominis de Churanca, Quamquidem contracta
tionem et declarationem et omnia ac singula
in hoc instrumento contenta dicte partes dictis nominibus
pro se et eorum heredes, cum obligatione omnium suorum
bonorum presentium et futurorum, ac refectione omnium
damnorum et expensarum litis et extra ac interesse promisit
sibi invicem, una pars alteri et altera alteri stipulantibus
et recipientibus pro se suorumque heredibus firma rata
habere tenere et plenius observare, et non contrafacere vel venire
per se vel alium aliqua ratione vel causa, vel pena

dupli eius de quo in p̄dictis agerct minus quinq̄ soldi pnos solvit stipulata et pmissa. Qua soluta vel non pnis instrum et omnia ac singula in eo contenta plenam obtineat roboris firmitatē.

Et ego Ambrosius quondam ser Albti de Churanea publicus Imperiali auctē notarius p̄dictis omnibus interfui rogatus scripsi.

[illegible] xpi nomine Amen Anno Nativitatis eiusdem millesimoquadringentesimo vigesimo quinto Indictione tertia die ūo vigesimoquarto mensis Januarii Actum in Fagediis in brayda infrascriptorum nobilium ser Adalpretti et ser Nicolai de Churanea ppe domum quadam novam, presentibus providis viris Jacobo quondam Martini de Fagediis, Francisco dicto pani [illegible] de [illegible] [illegible] quondam Francisci cerdonis de Fagediis, magistro Ambrosio cerdone filio Chiarelli de Fagediis, Leonardo quondam [illegible] Laurentio dicti [illegible] quondam Thomasii de Dasio, Paulo quondam Martini, Mathiussio filio Simonis dela porta, et Jacobo filio Jacobi de pleglan omnibus habitantibus in Fagediis testibus [illegible] [illegible] [illegible] nobilis vir [illegible] de [illegible] quondam nobilis viri [illegible] de Churanea et Nicolaus quondam dni Mathiussii de Churanea suo nomine et noīe Jacobi sui nepotis filii q. Francischi sui fratris pro quo promisit de ratificatione bona sua obligando, omnes insimul unanimiter et concorditer pro remedio ani[m]arum suarum et p̄decessorum suorum sponte

voluntate non per dolum metum circumventionem aliquam
vel errorem / sed mere pure libere ac irrevocabiliter
titulo donationis nomine que dicitur inter vivos contra
scriptam pro se suisque heredibus dederunt / donaverunt
manumiserunt tradiderunt ac concesserunt Nicolaum
filium Johannis Chiaminssij de fagedis et Simonam
eius sororem fratres usque ad presens instantis eorum
homines de masnata liberam puram ac plenam
libertatem secundum usum Romane Civitatis et ecclesie
Aquilegensis partis Foriiulij. Quos quidem Nicolaum
et Simonam et omnes eorum filios liberos tam mares
quam feminas prefati domini Adalpertus et Nicolaus
ab eorum potestate manu dominio et ab omni conditione
gravamine iugo seu nebula servitutis operis et
operarum impositione nunc et imposterum et ab omni
iure patronatus et revocationis in servitutem ob
ob quamcumque causam ingratitudinem vel offensam
minimam mediocrem magnam seu maximam
liberaverunt manumiserunt exemerunt penitus et
dimiserunt / Ita quod liceat eisdem Simone Nico
lao fratribus manumissis suis et posteris famosam
actionem si sibi competierit in futurum contra manumissores
predictos eorumque liberos et heredes intentare / ac
criminalem accusationem qualibet / et crimen imposi
tum mittat / Necnon remittentes eisdem Nicolao
Simone fratribus suisque posteris omne ius patro
natus / Restituentesque eosdem antiquis natalibus
et iure ingenuitatis et volentes ipsos Nicolaum

et Simonam fore deinde homines liberos et fideles Aquil[egensis]
Ecclesie subiectos, ac in tutiori protectione defensioni
dni patrie qui pro tempore fuerit et ipsius Aquil[egensis]
Ecclesie consistere, propter quod in manibus Nobilis dni Iohannis
Canonici Aquilegensis quondam Nobilis viri dni
Guarnerii de Chucanea recipientis vice et nomine
dederunt, tradiderunt et assignaverunt, Committentes
sibi ac eum constituentes suum Nuncium specialem
ut vice eorum eosdem Nicolaum et Simonam
pro se eorumque filiis liberos et posteris ad manus
altare beate marie Ecclesie Aquilegensis [illegible]
in signum manumissionis presentare, ac tenuit
possessionis ipsius Aquilegensis Ecclesie, Itaque dicti
Nicolaus et Simona, et sua futura posteritas
cum omnibus suis bonis dictorum et imposterum
acquirendis mobilibus et immobilibus sint esse debeat
[illegible] in tuitione protectione ac defensione
Ecclesie Aquilegensis subiecte. Ita quod valeant
ipsi Nicolaus et Simona et sui posteri et sui
[illegible] futuri absque [illegible]
et contradictione suorum manumissorum predictorum eorumque
[illegible]
ubicumque [illegible] noverit
atque contrahere, et paciscere, emere, vendere, [illegible]
[illegible] testari et testificari, et quoscumque actus
legitimos exercere licite, ac omnia et singula
facere in iudicio et extra, ac si ipsi Nicolaus
[illegible]
[illegible] ipsi [illegible] semper fuissent ingenui

homines et fideles Aquilegien Ecclie subjacente, nil
tamen conditioni et forma quod nec dns patha q
p tempore fuit nec capitlm, nec Capitanei vice
domini nec aliqs rector provincie Aquilegien et
ob aliquam necessitatem presentem vel futuram
supradictos Nicolaum et Simonam nec eorum posteritatem
neque aliquem eorum nec sive posteritatis
bona aliquo tempore possit vendere permutare
vel aliqualiter alienare vel a sua fidelitate vel
eorum subiectione tuitione protectione ac defensione
modo aliquo [illegible] ipsos Nicolaum
et Simonam nec eorum posteritatem in persona
vel rebus aliqualiter aggravare [illegible]
vel pangariare nec sinerent aliquid trahere
vel onus imponere aut astringere plusquam
possent ipsos dnos Adalpertum et Nicolaum
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
fidelem [illegible] [illegible] Aquilegien ecclie
[illegible] [illegible] [illegible] manumissorum. promittens
prefati dni Adalpertus et Nicolaus pro se
eorumque heredes cum obligatione omnium suorum
bonorum mobilium [illegible] presentium et futurorum
omnium [illegible] interesse ac expensis [illegible] [illegible]
[illegible] Nicolao et Simone manumissis [illegible]
futuris liberis utriusque sexus [illegible] [illegible]
et prefato dno Johanni de Chucanea [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Aquilegien [illegible] [illegible] [illegible] interesse

vel interesse posset in solidum stipulantibus / predictas dona
tionem / manumissionem / traditionem / ac omnia
et singula in hoc instrumento contenta perpetuo firma
rata et grata habere tenere et inviolabiliter observare ipsosque
Nicolaum et Simonem [illegible] fuit possitum
ab omni homine / universitate collegio Ecclesia [illegible]
persona legittime [illegible] defendere [illegible]
Nunquam quoque [illegible] predicta vel infrascripta per se vel alios
[illegible] facere vel venire / aut de ipsis Nicolao et
Simone nec de eorum posteritate aut bonis imposterum
acquirendis movere litem aut aliquam questionem
ratione aliqua dolo ingenio ingratitudine sive causa
de iure vel de facto sub pena decem marcharum
puri auri in singulis in singulis huius instru
menti capitulis solemni stipulatione promissa. Cuius pene [illegible]
[illegible] parti vel Capitulo aut successori Aquilegensis
Ecclesie qui pro tempore fuerit / alia vero medietas
ipsis Nicolao et Simoni [illegible] manumissis vel
eorum heredibus sive posteris qui perssint ab eisdem
de quibus questio aliqua tempore aliquo moveretur
[illegible] persolvatur quotiens committitur in ipsam
Et soluta ipsa vel non [illegible] presens instrumentum in
omnibus et per omnia semper obtineat plenam [illegible]
Et ego Johannes bonus filius magistri Nicolai Cimatoris
de Civitate austria publicus imperiali auctoritate notarius
predictis omnibus et singulis presens fui et ea rogatus
fideliter scripsi et publicavi / cum signo [illegible]
[illegible] apposito solito [illegible] in fidem testimonium
[illegible] premissorum.

Rcep

In xpi nomine Amen. Anno Nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo vigesimoquinto, Indictione tercia die iovis mercurii vigesimo quarto mensis marcii. Actum in fagedis in brayda ser Adalpreti seu ser Nicolai de Zucho ante domum quadam nouam presentibus providis viris Chamino quodam Nicolai ... Jacobo quodam Martini de fagedis, Francisco dicto ... quodam ... de tarcento ... quodam Franci cerdonis de fagedis magistro Ambrosio cerdone filio Charelli de fagedis Leonardo quodam Beltrami de fagedis, laurentio dicto ... quodam Thomadi de dasio et paulo ... martini de fagedis ... filio ... la porta et Jacobo filio Jacobi de poglan omnibus habitantibus in fagedis testibus vocatis et alijs ... Nobiles et Circumspecti viri ser Adalprettus quodam nobilis quodam Nobilis viri domini Mathiussij de Chuna ... pro se et nomine Jacobi sui nepotis filij ... pro quo promisit de rato et bona sua obligauit quia infans et impubes ... suarum et suorum predecessorum non ... titulo pure mere et irrevocabilis donationis ... inter vivos ... dederunt donauerunt ... manumiserunt Chaterussiam dictam ... de masnata liberam puram ... plenam libertatem ... Romani Ciuitatis ... et privilegium ... Quaquidem

dom. Johis de ... camina ...

Chatarussiam et omnes eius filios liberos natos
mares et feminas, prefati dni Adalpertus et Nicolaus
dictis nominibus ab eorum potestate manu dnica
ab omni conditione gravaminis iugo seu nebula servitutis
operis et operarum impositionum nunc et imposterum et ab omni
iure patronatus et revocaturis in futurum ob quamcunque
causam ingratitudinem vel offensam levem, mediocrem,
magnam seu maximam liberaverunt manumiserunt et
[illegible] penitus dimiserunt. Ita quod liceat eidem manu
[illegible] [illegible] [illegible] liberos [illegible] [illegible]
ac criminalem accusationem qualibet si crimen imposterum
committat [illegible] remittentes eidem Chatarussie
suisque posteris omne ius patronatus [illegible]
eandem antiquis natalibus [illegible] ingenuitate
et volentes ipsam Chatarussiam fore decreto feminam
liberam Ecclie Aquilegen supradicte, ac in tutione
protectione defensione dni patriarche qui pro tempore fuit
et ipius Aquilegen Ecclie consistere, ipsam in manus
nobilis viri dni Johannis quondam dni [illegible]
de Churanca Canonici Aquilegen recipientis nomine
dicte Aquilegen Ecclie dederunt, tradiderunt et
assignaverunt [illegible] [illegible] sibi ac [illegible]
[illegible] suum [illegible] spalem ut vice [illegible] eadem
Chatarussiam pro se suisque futuris posteris liberam
ad altare maius beate Marie Ecclie Aquilegen
debeat offerre in signum manumissionis [illegible]
ac tenute et possessionis ipius Aquilegen [illegible]
[illegible] per dictam Chatarussiam et sua futura posteritas
cum omnibus suis bonis mobilibus et immobilibus
sit et esse debeat [illegible] in protectione [illegible]

ac defensione Aquilegen. Ecclesie supradicte. Et quod va-
leat dicta Chatarussia suaque posteritas sine obstaculo
[illegible] et absque impedimento inquietatione aut
contradictione suorum manumissorum predictorum [illegible] heredum
seu alterius persone, ire stare redire quocumque ubicumque
quocumque, quecumque et qualecumque voluerit, atque
contrahere et pacisci, emere, vendere, donare, legare,
testari et testificari, et quoscumque actus legitimos
licite exercere, ac omnia et singula facere in iudicio
seu extra, ac si ipsa Chatarussia ab ingenuis
parentibus nata esset, et ipsi sui genitores semper fuissent
ingenui homines et fideles Ecclesie Aquilegen. supradicte.
Sub hac tamen conditione et firma [illegible] quod nec dominus patriarcha
qui pro tempore fuit nec capitulum nec capitaneus
[illegible] nec aliquis rector ipsius Aquilegen. Ecclesie
ob aliquam necessitatem presentem vel futuram prefatam
Chatarussiam vel posteritatem neque aliqua sive posteritatis
bona aliquo tempore possint vendere, permutare
vel aliqualiter alienare, vel a sua fidelitate, iurisdictione,
tuitione, protectione et defensione modo aliquo abdicare
nec ipsam Chatarussiam vel eius posteritatem in
persona vel rebus aliqualiter aggravare, inquietare
vel [illegible] angariare [illegible] onus
imponere aut constringere plusquam possent ipsos dominos
Adalpertum et Nicolaum manumissores aut alium
quemvis hominem fidelem et subditum predicte Aquil.
Ecclesie conditione et statu predictorum manumiss. [illegible]
[illegible] prefati domini Adalpertus et Nicolaus [illegible]

noib3. p se eor q3 heredes, cum obligatioe oiu3 suor bonor
mobilium et imobiliu3 pntiu3 et futur et oium dan
nor et expen litis et extra refectione eidem Chata
russe manumisse p se suos q3 heredibus futuris libere
uerinsipp sicut solemn stip et pstate Johann de
Chuccanea, ac michi notr infrascto tanq publice
psone nomie et vice dicte Aquilegen Eccle, et
omm quor interest ul poterit interesse in solidum
stipulantibus, Contractus donacionis, manumissiones
tradicione3, ac omnia et singula in hoc instrumento
contenta pptuo firma rata et grata hre tenere
et inuiolabilit obsuare, ipamq3 Chatarussiam eiusq3
futur posteritatis ab omni homie vniuersitate, Collio
et Ccia ipsona legitime manutenere deffendere
et disbrigare, nunq quoq3 contra pdicta ul infrascripta
p se ul alios dicere, facere ul venire, aut de ipa
Chatarussia ul de eius posteritate aut bonis ea
posteror acquirendis mouere litem ul aliquam
questionem, rone aliqua dolo, ingenio ingrati
tudinis siue cana de iure ul de facto, Sub pena
[illegible] [illegible] pena iure in singulis huius
instri capitulis solemi stipulatione pmissa [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] pactis et capitulo ut prefert
Eccle Aquilegen, Alia uero medietas ipi Chata
russie ul eius heredibus [illegible] posteris qui pressint
de eadem, de quo seu quibus questio aliqua
tempore aliquo moueret, totiens psoluatur
quotiens pmittet in ipam, Et ipa soluta
ul non pns tm instrum in omib3 et p omia
sui obtineat plenum robur..

[illegible] q[uondam] [illegible] nat[us] magistri Nicolai Cimatoris [illegible] auctoritate publicus Imperiali auctoritate notarius predictis omnibus presens fui [illegible] rogatus fideliter scripsi [illegible] publicavi.

In Christi nomine amen. Anno Nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo vigesimo quarto indictione tercia [illegible] undecima mensis decembris. Actum fagedis in [illegible] [illegible] in [illegible] infrascripti dni Adalpreti [illegible] presentibus Henricho quondam Jacobi de [illegible] / Clemento talis filio ~~charelle / Clemento~~ dicto dicto [illegible] magro Ambrosio talis filio charelle [illegible] dicto fachin quondam thomadi [illegible] Leonardo talis quondam Beltrami de fagedis [illegible] mathiussio filio Simonis dela porta omnibus habitantibus in villa de fagedis testibus [illegible] rogatis [illegible] [illegible] nobiles viri dnus Valpretinus quondam nobilis viri dni Johannis de churanna et ser Nicolaus quondam dni mathiussij fratres de Churanna suo nomine et nomine Jacobi sui nepotis filij quondam ser francischi eius fratris pro quo promisit de rattificatione bona sua obligando omnes insimul [illegible] [illegible] [illegible] suarum et successorum suorum sponte voluntarie non per dolum metum circumventionem aliquam vel errorem / sed ex mere / pure / libere ac [illegible] donationis nomine [illegible] inter vivos [illegible] [illegible] pro se suisque heredes / dederunt donaverunt / manumiserunt / ac [illegible] Antonium filium thomadi de prato de fagedis

et Johanam eius sororem filiam dicti Thomadi usque
ad presens instans eorum homines de masnata liberas
puram, ac plenam libertatem secundum usum Ro-
mane Civitatis Ecclesie Aquilegensis ac patrie Fori
Julii. Et nos quidem Antonium et Johanam omnesque
eorum fratres liberos tam mares quam feminas
prefati ser Adalpertus et ser Nicolaus ab eorum potestate
manu domino, et ab omni conditione gravaminis iuge
seu nebula servitutis, operis et operarum impositione
nunc et imposterum, et ab omni iure patronatus
et revocatione in futurum ob quamcumque causam
ingratitudinis vel offensam magnam seu maximam
liberaverunt manumiserunt exemerunt penitus
et dimiserunt, ita quod liceat eisdem Antonio et
Johanne manumissis suisque posteris famosam
actionem si sibi competierit in futurum contra manu-
missores predictos eorumque liberos et heredes intentare
ac criminalem accusationem qualibet si crimen
commiserit imposterum. Necnon remittentes eisdem
Antonio et Johane omne ius patronatus restituentesque
eosdem antiquis natalibus et iure ingenuitatis
et volentes decetero ipsos Antonium et Johanam
fore decetero homines liberos et fideles Ecclesie
Aquilegensis subditos ac in tuitione protectione
defensione domini patriarche qui pro tempore fuit et
capituli Aquilegensis ecclesie consistere ipsosque in manibus
venerabilis viri domini presbyteri Johannis de Chucanea
Canonici Aquilegensis quondam nobilis viri domini
Guarnerii de Chucanea recipientis, vice et nomine

Aquilegen Ecclie dederunt / tradiderunt et assignauerunt
Committentes sibi / ac eum suum nuncium specialem
constituentes ut vice eorum praedictos Antonium et Johanam
pro se eorumque futuris liberis et posteris ad manus
Altare beate marie Aquilegen Ecclie debeat offerre
in signum manumissionis praedicte ac tenute et
possessionis ipsius Aquilegen Ecclie Ita quod dicti
Antonius et Johana cum omnibus eorum bonis dumtaxat
imposterum acquirendis mobilibus et immobilibus
sint et esse debeant imperpetuum in tuitione protectione
defensione Ecclie Aquilegen supradicte / Et quod
ualeant ipsi Antonius et Johana eorumque futuri posteri-
tas sine obstaculo quorumcumque et absque impedimento
et inquietatione / ac contradictione suorum manu
missorum praedictorum eorumque heredum seu cuiuslibet
persone recedere / stare et redire / quocumque ubicumque quo
cumque quandocumque et qualitercumque voluerint
atque contrahere paciscere / emere / vendere / donare
legare testari / testificari / et quoslibet actus
legitimos licite exercere / ac omnia et singula facere
in iudicio siue extra / ac si ipsi ab ingenuis parentibus
nati essent / ac ipsi / suique progenitores semper fuissent
ingenui homines et fideles Aquilegen Ecclie
supradicte / Sub hac tamen conditione et forma
quod nec dominus patriarcha qui pro tempore fuerit nec
Capitulum / nec capitaneus vicedominus nec aliquis
rector ipsius Aquilegen Ecclie ob aliquam ne
cessitatem presentem vel futuram / praefatos Antonium

et Johanam nec eorum posteritatem neque aliqua eorum
vel ipsorum posteritatem bona aliquo tempore possit
vendere permutare vel aliqualiter alienare vel ab
ipsorum fidelitate vel eorum subiectione tuitione protectione
ac defensione modo aliquo abdicare nec ipsos
Antonium et Johanam vel eorum posteritatem in
persona vel bonis [illegible] aggravare angariare
vel perangariare nec servitium aliquod trahere
vel onus imponere vel constringere plus quam possent
ipsos dominos Adalpertum et Nicolaum manumissores
aut alium [illegible] subditos
Aquilegensis [illegible] manumissos
promittentes prefati domini Adalpertus et Nicolaus pro se
eorumque heredes cum obligatione omnium suorum bonorum
mobilium et immobilium presentium et futurorum et omnium
dampnorum interesse et expensarum litis et extra refectione eisdem
Antonio et Johane manumissis pro se suisque futuris
liberis utriusque sexus solemniter stipulantibus ac
prefato domino Johanni de Chucanea et michi notario
infrascripto tanquam publice persone nomine et vice dicte
Aquilegensis Ecclesie et omnibus quorum interest vel
interesse poterit in solidum stipulantibus predictas
[d]onationem manumissionem traditionem ac omnia et
singula in hoc instrumento contenta perpetuo firma
rata et grata habere tenere et inviolabiliter observare
Item ipsosque Antonium et Johanam eorumque futuram
posteritatem ab omni homine et universitate collegio
persona [illegible] legitime manutenere defendere et

distringere. Numquam quoque contra predicta uel infrascripta per se uel alios dicere facere uel venire aut de ipsis Antonio et Johanna nec de eius posteritate aut bonis imposterum acquirendis mouere litem uel aliquam questionem ratione aliqua dolo ingenio ingratitudine siue causa de iure uel de facto, sub pena x. marcharum puri auri in singulis huius instrumenti capitulis solemni stipulatione promissa. Cuius pene medietas camere patriarchalis uel capitulo aut procuratori Aquilegiensis Ecclesie qui pro tempore fuerit, Alia uero medietas ipsis Antonio et Johanne manumissis uel eorum heredibus seu posteris qui passi fuerint ab eisdem de quibus [illegible] tempore aliquo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ipsa soluta uel non presens instrumentum in omnibus et per omnia semper obtineat plenum robur.

[illegible] Johannes bonus filius magistri Nicolai Cimatoris de Ciuitate austrie, publicus Imperiali auctoritate notarius predictis omnibus et singulis presens fui [illegible] rogatus fideliter scripsi publicaui meoque signo et nomine meo apposito solitis consuetis in fidem et testimonium premissorum.

In Christi nomine Amen. Anno Natiuitatis eiusdem millesimo Quadringentesimo vigesimonono Indictione Septima die tertio mensis Augusti. Actum Vtini in domo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] partibus [illegible] egregijs legum doctore domino Juliano de florentia et domino Antonio de Belgrado decretorum doctore, ac

Nobilib(us) viris d(omi)nis Nicolao de Atimps et Nicolino
de la turre, Et prudis viris s(er) marquardo de la
fratina et s(er) Simon de vincentia marescalcho
testibus vocatis rogatis et alijs. Ibiq(ue) nobiles
viri d(omi)ni Adalprettus quondam Nobilis viri d(omi)ni
Johannis de G Chucanea, Et Nicolaus quondam
d(omi)ni mathussij de Chucanea suo nomine et nomine
Jacobi sui nepotis filij quondam d(omi)ni francisci cui
fecit p(ro) quo p(ro)misit de ratificatione bona sua obli
gando, omnes insimul ~~bona sua obligando~~ vna
nimit(er) et concorditer p(ro) remedio a(n)i(m)ar(um) suar(um) et p(re)decessor(um)
suor(um) sponte voluntarie non p(er) dolum metum
circumventionem aliquam vel errorem, s(ed) mera
pure libere ac irrevocabiles donationis nomine
que dicit(ur) int(er) vivos exceta sua p(ro) se suosq(ue)
h(er)edes, dederunt, donaverunt, manumiserunt
tradiderunt ac constituerunt Joham filio henrici
de fagedis usq(ue) ad tempus instans eor(um) hoi(em)
de masnata liberam puram, ac plenam libertatem
secundum usum Romanam Civitatis Ecclesie Aquilegen(sis)
i patrie forijulij, Quemquidem Johanem et omnes
eius futuros liberos tam mares q(uam) feminas
p(re)fati d(omi)ni Adalprettus et Nicolaus ab eor(um)
potestate manum, d(omi)nio et ab omni conditione gravamine
vive iugo seu nebula s(er)vitutis op(er)is et operar(um)
Impositione vive et impositer(um) et ab omni iure
patronatus et revocationis in s(er)vitutem ob quam
cumq(ue) causam ingratitudinem vel offensam
levem mediocrem magnam seu maximam

liberaunt manumiserut exemerut penit9 et dimisut
ita q licteat eidem Johani manumisso sui9qz posteri
familiam actionum si sibi competent in futur
contra manumissores pdictos eorumqz liberos et
heredes intentare et criminalis accusationem qua
libet si crimen impeste committit Necnon
remittentes eidem Johani suisqz posteris omne
jus patronatus, restituentesqz eundem antiqs
natalibus, et iure ingenuitatis, Et volentes
ipm Johanem decreto fore homiem liberum et
fidelem Aquilegen Eccle supposite, Ac in tutione
ptection et defensione Serenissimi ducalis dnij
venetiaz et magnificoz dnoz locutes qui ptpre
fuerint Et ipius Aquilegen Eccle conssisteri
ipmqz in manus Nobilis viri dni Johanis
Canetr Aquilegen quondam Nobilis viri dni
Guarnerij de Churanca recipientes vice et nom
Aquilegen Ecclie dederunt tradiderunt et assigna
verunt Committentes sibi ac eum constituentes
suum Nuncium specialem ut vice eoz eundem
Johanem pro eiusqz futuris liberis et posteris
ad maius altare bte Marie Eccle Aquilegen
debeat offerre in signum manumissionis constitu
tionis et possessionis ipsius Aquilegen Eccle
Ita q dictus Johanes et eius sua futura posteri
tas cum omnib suis bonis acquirendis
imposterum acquirendis mobilib et imobilib
sint et esse debeant imppetuum in tutione ptection

et defensione Ecclie Aquilegen̄ suppdite. Atq3
valeant ipe Johanes omisq3 posteritas sua
elStrenlo & intutu, et absq3 impedimento inquie
tatione et cditione suorum manumissorum pditorum
eorumq3 heredum sive quibuslibet psone ire stare
et redire quocumq3 ubicumq3 quicumq3 et que
cumq3 voluerit atq3 contrahe compariscere emere
uendere donare legare testare et testificare et
quoscumq3 actus legitimos exercere licite, ac omnia
et singula facere in iudicio et extra, ac si ipe
Johanes ab ingenuis parentibus natus esset
et ipi sui pgenitores semp fuissent ingenui
homines et fideles Aquilegen Ecclie suppdite.
Sub tamen conditione et forma quod nec dns patha
qui p tempore fuit nec capitulum nec capitaneus
Vicedns nec aliquis Rector ipius Aquilegen
Ecclie ob aliquam necessitatem pntem vel futuram
pfatum Johanem nec eius posteritatem nec
aliqua eius vel sue posteritatis bona aliquo
tempore possint vende pmutare vel aliqualr
alienare vel a sua fidelitate vel eorum subiec
tione tuitione ptectione ac defensione modo aliquo
abdicare nec ipm Johanem nec eius posteri
tatem in psona vel rebus aliqual aggrauari
angariare vel pangariare nec seruitii aliquod
reahere vel oneris impone, aut constringere
plusquam possent ipos dnos Adalprettu et

Nicolaum manumissores aut aliuz quemque hominem
fidelem et subditum predicte Aquilegen Ecclie conditioni
et stat' predicti manumissi. promittentes prefati dni Adal
pretus et Nicolaus p se [illegible] heredes cum obli
gatione omnium suorum bonorum mobiliuz et immobiliuz
presentiuz et futuris, et omnium dampnorum interesse, ac expen
sis [illegible] refectioni eidem Johanni manumisso pro se suisque
futuris liberis utriusque sexus solemniter stipulanti, ac
prefato dno Johanni de Chucanea et michi notario
infrascripto tamquam publice persone nomine et vice dicte
Aquilegen Ecclie et omnium et singulorum quorum interest
vel interesse poterit in solidum stipulantibus predictas
donationem manumissionem, traditionem, et omnia
et singula in hoc instrumento contenta perpetuo firma
rata et grata habere tenere [illegible] ibilit observare, ipsumque
Johanem et eius futuram posteritatem ab omni homine
universitate, Collegio Ecclia et persona legitime
manutenere varentare et disbrigare, Nunquam quoque contra
predicta vel infrascripta per se vel alios dicere facere
vel venire aut de ipso Johanne vel eius posteri
tate aut bonis imposterum acquirendis movere
litem aut aliquam questionem ratione aliqua
[illegible] ingenio inquietitudine sive causa de iure vel
de facto. Sub pena decem marcharum puri auri
in singulis huius instrumenti solemni stipulatione
promissa. Cuius pene medietas dno locum vel
capitulo aut procuratori Aquilegen Ecclie qui pro
tempore fuit. Alia vero medietas ipsi Johan

manumisso vel eius heredibus seu posteris qui processerint ab eo, de quibus aliqua questio tempore aliquo moveretur que totiens resolvatur. Et ipsa solutio vel non [illegible] in omnibus et per omnia semper obtineat plenum robur.

Ego Cristoforus de Tarsia filius ser Guarienti de Iustinopoli publicus imperiali auctoritate notarius ac Cancellarius magnifici et generosi viri domini Marci Dandulo pro serenissimo ac excellentissimo ducali dominio Venetiarum etc. patrie Foriiulii locumtenentis generalis predictis omnibus et singulis presens fui et rogatus scripsi et publicavi cum appositione sigilli mei tabellionatus consueti.

Die Veneris decimonono mensis Novembris. [illegible] Utini in domibus habitationis et loco solito iudicii prefati domini locumtenentis, presentibus circumspectis ser Antonio Mathiussii, ser Nicolao de Collepramperg, ser Johanne de Montegnacho, ser Raphaele et aliis pluribus scribis et cancellariis prefati domini locumtenentis. Coram memorato domino locumtenente comparentibus dictis domino Antonio et domino Juliano in termino hodierno. Qui quidem magnificus dominus locumtenens posuit ad audiendum voluntatem suam ad diem lune proximum futurum.

Die [illegible] lune vigesimo [illegible] novembris prefatus dominus locumtenens non sedit. Eo quo termino venerunt [illegible] partes [illegible] ad diem lune proximum futurum.

Nota q(uod) die martij et veneris tunc sequentibus pp(ro)pter Nun-
dinas [illegible] termini fuerunt prorogati ad
diem lune proximam

Nota q(uod) die lune vigesimanona novembris termini
cause d(omi)ni Antonij de Belgrado fuerunt prorogati
ad primam diem Juridicam post eius adventum
quia non erat in patria.

M(illesim)o quadringentesimo trigesimoquinto Indictione
terciadecima die veneris septimo Januarij int(er) nona(m)
et vesperas causarum hora. Actum Utini in suprascripto
audientie loco. p(rese)ntibus s(er) Antonio mathiussij
s(er) Jacobo pictore s(er) Antonio fabro et alijs
pluribus [illegible] et cancellarijs p(re)fati d(omi)ni locumt(enentis)
testibus et alijs. Coram p(re)fato d(omi)no locumtenente
ad iura reddendum p(ro) tribunali sedente [illegible]
p(rese)ntibus dictis [illegible] in termino ad audiendum
voluntatem d(omi)ni locumtenentis. d(omi)n(u)s locumtenens
prorogavit ip(su)m terminum ad diem lune proximam
futuram.

Die lune decima Januarij. Actum Utini in domibus
et loco solitis audientie p(re)fati d(omi)ni locumtenentis
p(rese)ntibus s(er) Antonio mathiussij, s(er) Jacobo pict(ore)
s(er) Nicolao de Celle preconibus, s(er) Johanne de
Montegnacho et alijs pluribus. Coram
p(re)fato d(omi)no locumtenente ut s(upr)a sedente. Comparentibus
dictis d(omi)no Juliano et d(omi)no Antonio dictis
nominibus in termino [illegible] [illegible]
termino p(re)fatus d(omi)n(u)s Antonius dicto nomine
iterum instetit p(re)fato d(omi)no locumtenente ut causa

ipsa committeret consilio sapientis prout alias requisiverat, Ex
adverso autem dictus dominus Julianus eo nomine dixit causam
presentem non debere committi et esse summariam, et sinchi[illegible]
status que debebat cognosci et diffiniri per dominum locumtenentem
vigore constitutionis super hoc loquentis, Et domino Antonio
replicante quod non erat simplex conditionis, et quod super
hoc non erat aliquale examinatum vero quod pendebat
lis ipsa de iure iniuria illata per ipsos Nobiles
contra magistrum Johannem citatum, et quod alias erat
datus compositus libellus contra ipsos Nobiles, et
quod etiam cause similis fuerant commisse consilio
sapientis prout offerebat se probaturum, et domino Juliano
replicante quod si fuerant commisse forte non fuerat
obstatum nec contradictum, sed de consensu partium
tandem multis dictis prefatus dominus locumtenens
posuit dictum terminum ad audiendum deliberationem
suam ad diem primam lunediam (?)

Presens causa dixit esse summaria, debet committi et diffiniri per iudicem (?)

Terminus ad audiendum deliberationem (?) [illegible]

Verum quod ultimo non fuit processum in ista causa usque ad
penultimam diem mensis Marcii

Suprascriptis millesimo et indictione, die vero mercurii penultima
mensis Marcii hora et loco suprascriptis, presentibus
ser Raphaele, ser Matheo clapice (?), ser Antonio Filippi
testibus. Coram magnifico et generoso viro domino
Vitale Miani pretore Foroiulii locumtenente, Et egregio
legum doctore domino Iacopino de Musatto de Padua
eius vicario etc. ad ius reddendum pro tribunali
sedentibus. Comparentibus dictis domino Iuliano
et domino Antonio nominibus quibus supra in termino

hodierno, per quos termini satisfactionis dictus dominus Antonius
instetit ut presens causa committetur consilio sapientis.
Et dominus Julianus dixit presentem causam non debere
committi vigore dicte constitutionis ibidem producte et lecte
per dominum [illegible] et etiam causis aliis per ipsum allegatis
dominus [illegible] locumtenens statuit terminum per totam presentem
ebdomodam partibus ipsis ad [illegible] de [illegible]
[illegible] super hoc

[illegible] presentis [illegible] remittit [illegible] consilio sapientis [illegible]

Die lune quarto mensis Aprilis hora et loco suprascriptis
presentibus ser Raphaele, ser matheo Clapier ser Antonio
[illegible] ser Johanne de louaria testibus et aliis.
Coram supradicto domino domino locumtenente et vicario
predictis sedentibus. Comparentibus dictis domino
Juliano et domino Antonio nominibus quibus [illegible] in
termino hodierno pro quo termini satisfactione
dominus locumtenens posuit hunc terminum ad audiendum
voluntatem suam ad diem mercurii proxime futuri

[illegible] ad audiendum [illegible]

Die mercurii sexto mensis Aprilis hora et loco suprascriptis
presentibus ser Jacobo pictoris, ser Johanne de montignano
ser petro [illegible] et aliis pluribus. Coram
prefato domino locumtenente, comparentibus dictis domino
Juliano et domino Antonio dictis nominibus in termino
hodierno, In quo quidem termino ad tantum fuit
inter dictas partes processum quod dominus locumtenens
instante ad hoc dicto domino Antonio pronuntiavit
presentem causam committi debere consilio sapientis.
Et ad [illegible] domini Antonii instantiam monitus

[illegible] pronuntiat [illegible] debere [illegible] sapienti

[illegible] ad [illegible] consiliarios [illegible]

fuit prefatus dominus Julianus ad dandum confidentes ad diem veneris proxime futur.

Die veneris octavo mensis aprilis hora loco et testibus quibus supra. Coram memorato domino locumtenente pro tribunali sedente. Comparentibus domino Juliano et domino Antonio nominibus quibus supra in termino hodierno, qui terminus dominus locumtenens prorogavit ad primam meridiem post pascha ad audiendum deliberationem et declarationem domini locumtenentis utrum debeat dare confidentes vel ne et hoc eo quia prefatus dominus Julianus allegavit se appellavisse a declaratione facta per dominum locumtenentem quod causa ipsa committi deberet consilio sapientis quibus ... [illegible] ... scripta per me notarium curie

Die lune nono mensis may hora et loco suprascriptis presentibus presbitero Jacobo ... presbitero Raphaele presbitero Matheo ... Candido omnibus scribis curie prefati domini locumtenentis ... [illegible] ... Coram domino Jeronimo ... [illegible] ... ad jura reddendum pro tribunali sedente. Comparentibus ... domino Antonio et domino Juliano nominibus quibus supra in termino hodierno in quo termino instante domino Antonio ut darent confidentes et domino Juliano dicente velle prosequi appellationem quandam alias interpositam super declaratione domini locumtenentis ... [illegible] ... ad ... de ipsa appellatione interposita ... [illegible]

Dictis millesimo et indictione die ... undecima ... mensis may hora loco et testibus suprascriptis. Coram

pfato dno vicario et vicesgerente ad jura reddendum p tribunali sedente . Comparentibus dictis dno Antonio et dno Juliano in termino hodierno in quo termino pfatus dns Antonius instabat ut darent confidentes in prnti causa / Ex adverso aut dns Julianus dixit qd appellatio pendebat / Et qd non tenebat dare / Et dns Antonius replicando dixit qd doceret de diligentia facta de [illegible] presentatione appellationis eius si appellavit in ipsa causa / Et tandem ad ipsius dni Antonii instantiam monitus fuit dictus dns Julianus dicto nomine ad docendum et fidem faciendum ad diem veneris proxime futurum ipso protestante qd no consentiebat

Nota qd ulterius non fuit processum in hac causa sub regimine pfati dni vitalis locutenentis quia rei steterunt veneti ad prosequendum appellationem quam dicebant interposuisse / tandem succubuerunt in ea.

Infrascripti processus fuerunt facti et facti coram magnifico dno Luca tronno locumtenente infrascripto et scripti per me Johannem notarium [illegible] magri [illegible] notarii de vtino ipsius curie scribam post mortem quondam sr Francisci notarii fris mei qui in ipsa curia scribebat / vigore commissionis michi facte p prefatum dnum locumtenentem [illegible] promptum (?)

Millesimoquadrigentesimotrigesimoseptimo indictione quintadecima die veneris [illegible] mensis Januarii / Actum vtini in dombus habitationis et loco solito residentie infrascripti dni locumtenentis

nonnullis ad [illegible] in [illegible] [illegible] appellationis .

Judicatum coram dno Lucha tronno

presentibus discretis viris ser Jacobo pittoris ser Antonio Ma
thiussii ser Johanne de Montegnano ser Raphaele de
Roma et omnibus notariis et scribis curie eiusdem
domini locumtenentis testibus adhibitis ad hec et aliis
pluribus Coram magnifico et generoso viro
domino Luca trono pro serenissimo ducali dominio Venet
patrie Forijulii locumtenente, Et egregio legum doctore
domino Josephat de Gala de Padua eius vicario
ibidem in iudicio ad ius reddendum pro tribunali
sedentibus Comparentibus domino Antonio baldana
parte comparentis nomine magistri Johannis de Fagedis
supplicantis, ac ipso magistro Johanne ibidem personaliter
constituto comparuit, Et domino Antonio de Florentia
parte comparentis nomine magistri doctoris domini henrici
[illegible] de Zucho ex parte altera / in termino hodierno
In quo termino instante suprascripto domino Antonio bal
dana dicto nomine / ac ipso magistro Johanne, suprascriptus
dominus locumtenens monuit eundem dominum Julianum
eo nomine ad videndum procedi in ipsa causa [illegible]
ultimum actum in ea factum et ad audiendum
sententiam in presenti causa ad diem mercurii proxime futurum.

Die mercurii vigesimanona dicti mensis Januarii
[illegible] nonam [illegible] vesperas [illegible] hora loco et testibus
suprascriptis Coram suprascriptis domino locumtenente
et vicario suo sedentibus Comparentibus suprascripto
domino Antonio baldana ac magistro Johanne et
domino Juliano de Florentia nominibus dictis in termino
hodierno / In quo termino prefatus dominus locumt

Comittit[ur] d[omi]no paulo [illegible]

instante ad hoc suprascripto domino Antonio et magistro Johanne tamquam partem commisit et committendam duxit pro consilio et decisione utriusque iuris doctoris domini pauli de Castro padue commorantis ibidem per dictos partes per confidentem datis et assumpti.

Die lune vigesima octava [illegible] mensis January hora et loco suprascriptis, presentibus suprascriptis ser Jacobo pictoris, ser Antonio mathiussi, ser matheo Claperi ser petro medici, ser Johanne de lonaria notarijs Cum prefato domino locumtenentes testibus et alijs pluribus. Coram prefato domino locumtenente et vicario ut supra sedentibus. Comparentibus magistro Johanne de fagedis, ac domino Antonio baldana [illegible] et domino Juliano de florentia nomine quibus [illegible] in termino hodierno pro eius satisfactione prefatis dominis locumtenenti [illegible] hinc inde petentibus statuit et assignavit terminum ad allegandum in ipsa causa, hinc ad per spatium decem dierum proxime futuris

Assignat[ur] t[er]m[inu]s ad allegandum.

Supradicte millesimo et indictione, die lune vigesima [illegible] mensis ~~January~~ februarij inter nonam et vesperas [illegible], Actum vero in supradicto audientie loco presentibus testibus suprascriptis et alijs. Coram prefato domino locumtenente et eius vicario ut supra sedentibus. Comparentibus magistro Johanne de fagedis et domino Antonio baldana eius parte [illegible] et domino Juliano de florentia dicto nomine, ac domino henrico ser Johanne fratribus de zucho [illegible] in termino hodierno

In quo termino instantibus dictis magistro Johanne et dno Antonio cum prefatis et darent alii consultores ex eo quod ut asserunt dubitabat quod prefatus dnus paulus alias datus pro consultore consuluerat in presenti causa. Prefatus dnus locumtenens statuit ipsis partibus terminum ad dandum alios consultores ad diem mercurii proximam.

(margin: quod dubitatur quod dnus paulus ... in causa ... partibus ad dandum alios consultores.)

Die mercurii penultima indictionis mensis februarii hora loco et testibus antescriptis. Coram prefato dno locumtenente ... sedentibus. Comparentibus dictis magistro Johanne ac dno Antonio baldana cum prefatis et ... dno Juliano dicto nomine ac dno henrico in termino hodierno in quo prefatus dnus locumtenens cum partium consensu consulendum sapienti et egregio legum doctori dno Jacobo de Alvarottis de padua et utraque parte pro consultore dato et assumpto ... post que monuit prefatos dnum Julianum et dnum henricum ad instantiam dicti doctoris ad videndum claudi et sigillari processum ad diem martis proximam futurum.

(margin: ... in dno Jacobo de Alvarottis de padua ... pro consultore.)

In xpi nomine Amen. Nos lucas trono pro serenissimo ducali dno venetiarum patrie foriiulii locumtenens ... questione differentie que vertitur coram certis processoribus nostris ... coram nobis inter magistrum Johannem ... gregorium fratres filios olim ... egregium legum doctorem dnum Antonium baldana ac egregium decretorum doctorem

Antonium de Belgrado ipsorum fratrum legitimos procuratores
communi parte agentes et petentes, Et Nobiles viros
dominum henricum legum doctorem, ser Guarnerium et ser
Johannem fratres maiores filios et heredes quondam Nobilis
viri ser pretti de Zucho seu de Chucanea, Ac sapientem
et Egregium utriusque iuris doctorem dominum Julianum
de Florentia ipsorum fratrum, ac ceterorum aliorum fratrum
eorum minorum legitimum actorem et procuratorem ex
altera se defendentes, de et super libello in ipsa causa
per dictos magistrum Johannem et Gregorium fratres producto
tenoris qui sequitur et est talis. Coram vobis
Magnifico domino Johanne Contareno locumtenente patriae
Foroiulii Comparuerunt Gregorius et Johannes fratres
quondam [illegible] de Fagedis seu dominus Antonius baldana
eorum nomine Conqueruntur de Nobilibus domino henrico
ser Johanne et ser Guarnerio filiis quondam ser pretti
de Zucho tamquam hereditario nomine dicti ser pretti, quia sine
quod eis actoribus detinent ab octo annis citra
et alio pluri tempore detinuerunt primo ser pretius
deinde ipsi eius ser pretti filii unum terrenum situm
in pertinentiis pagnacci contiguum per paulum de dicta
villa ~~et viam publicam~~ sive alios Item unam
domum sitam in villa de fagedis sive eius pertinentiis
iuxta Ambrosium cecedonem et lunetum cecedonem
de dicta villa, et viam publicam sive alios veriores
confines Ipsa bona eis actoribus debentur [illegible]
ab ipso tempore citra indebite et de facto, Ac
fructibus ab eis exigendo et ex eis utilitatem, et

com dum perpendo. Quare petunt dictos detentores
coge et compelli per vestram diffinitivam sententiam ac alijs
iuris remedijs ad relaxandum eis actoribus dicta
bona videlicet dictum terrenum et domum cum omnibus ad ea spectan
tibus et pertinentibus cum damnis et expensis, Necnon
cum fructibus omnibus, ac comodis ex eis dicto tempore
per eos perceptis, ac qui percipi potuerunt, petentes
Nihilominus interesse eorum pro dicto tempore ac expen
factas huiusmodi retensione et de faciendis protestantur.
protestantes et hec omni meliori modo via iure et
forma quibus magis et melius fecerit fieri et
possint salvo iure addendi minuendi mutandi, cor
rigendi et alio quovis iure suo. Quequidem
causa de partium ipsarum consensu comissa fuit consilio
Sapientis legum doctoris domini Jacobi de Alvarottis
de padua. Cuiusquidem domini Jacobi consilium in ipsa
causa nobis transmissum et per nos lectum et aptum
sequitur et est tale. Ego Jacobus de Alvarottis de
padua legum doctor Electus et assumptus per magni
ficum et spectabilem virum dominum lucam truno
honorandissimum locumtenentem patrie foriiulij ad consu
lendum in causa et questione coram uno offitio iudi
vertente inter magistrum Johannem Donum de Fagedis
olim Gregorium eius fratrem [illegible] et gregum dorteos
dominum Antonium baldana et dominum Antonium de belgrado
eorum [illegible] pennas [illegible] parte agentes et Nobiles viros
dominum henricum Johannem [illegible] fratres de zucho
seu dominum Johannem de Florentia eorum procuratorem

visa interrogatoria cum visione, visa petitione cum exceptionibus
et literis contestationem, visis omnibus in quibuscumque modum
replicis hincinde productoris et exceptionibus, visis omnibus
dictis testium per partes productorum examinatorum,
visa declaratione parlamenti, visis statutis deductis,
visis instrumentis cuiuscumque manerie in processu descriptis
et registratis, visis omnibus suspensionibus et
prorogationibus terminorum, visis consiliis et allationibus
in processu introductis, visis omnibus ceteris actis causae
in scriptis nobis sub bulla transmissis, hitaque
super omnibus praedictis matura et diligenti deliberatione,
yhu xpi eiusque matris gloriosae virginis Mariae nominibus
invocatis in his scriptis dicimus consulimus et pronuntiamus
magnificum et spectabilem dominum locumtenentem pronun-
tiandum esse et pronuntiare debere, suprascriptos Nobiles
dominum henricum [illegible] et [illegible]
[illegible] primum [illegible]
absolvi debere a petitis et ab omnibus comprehensis in petitione
producta contra eos per praedictos actores magistrum Johannem
de Fagedis et Gregorium eius fratrem seu eorum
procuratores suprascriptos, hac potissima ratione quia attenta de-
claratione parlamenti et probationibus deductis satis
constat ipsos actores principales fuisse homines de mas-
nata ipsorum Nobilium et quia postquam se transtulerunt
alibi dimissa masnata amiserunt illam et dicta
masnata revertitur ad dominos, ipsique actores iugo servi-
tutis liberantur. pro ut allegant declarantes superius

in ti. de feu. in §. qm [illegible] Sz nunquid homo meus ibi
. aut masnata seu conditio masnate etc. postremo
[illegible] multis [illegible] nostram causam litigandi consulo pro
actores et eorum procuratores ab expensis absolvendos esse
et absolvi debere. Et ita dico et consulo Ego Jacobus de
Alvarottis supradictus et in fidem premissorum hec omnia
propria manu scripsi meoque consueto sigillo sigillavi Ad
laudem dei omnipotentis. Et ipsius domini Jacobi consilium
sequentes Christi nomine sepius repetito cuius judicium
numquam fallitur neque fallit ad nostrum solitum juris
banchum pro tribunali sedentes presentibus dictis domino
Antonio baldana et domino Antonio de belgrado et domino
Juliano de florentia procuratoribus partium predictis Et ad hanc
nostram sententiam diffinitivam audiendam ad presentes diem
locum et horam per nos admonitis diffinitive [illegible]
[illegible] absolvimus et declaramus in omnibus et per omnia
prout in dicto consilio continetur

[illegible] per me Johannem [illegible] infrascriptum et in scriptis lata et promul
gata fuit suprascripta diffinitiva sententia per prefatum dominum
locumtenentem [illegible] in domibus [illegible] loco suo solito [illegible]
judicii pro tribunali sedentem, Sub anno Nativitatis
domini nostri yhesu christi, millesimo quadringentesimo trigesimo septimo
Indictione quintadecima, die lune decimaseptima mensis Junii
presentibus ibidem discretis viris ser Jacobo quondam magistri leonardi
pictoris, ser Antonio quondam mathiussii de utino, [illegible]
filio ser nicolai de montegnaco, [illegible] Antonio quondam filippi fabri
de utino, ser Johanne de lovaria [illegible] notariis et scribis
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pluribus presentibus
[illegible] domino Antonio baldana procuratore prefati magistri
Johannis de fagedis, et domino Juliano de florentia procuratore et

[illegible] [illegible] [illegible] henrici [quondam] Johis [et quondam] Guarnerij, ac aliorum
fratrum filiorum [et] heredum dicti olim [quondam] petri. Et ad hanc
[illegible] diffinitivam [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] per prefatum dominum locumtenentem admonitus. Quamquidem
sententiam prefati [illegible] dicti nominibus in parte [et] partibus facientibus
pro ipsis nominibus audiens laudavit et approbavit, in parte vero
et partibus facientibus contra ipsos, et dictos eorum Clientulos
dixerunt sententiam ipsam esse nullam, et [illegible] et aliqua
dixerunt esse iniqua et iniustam tanquam iniquam et iniuste prolatam
et de facto latam et ab ea ac omnibus in ea contentis in dictis
partibus, contra eos facientibus tanquam nullis et iuris ordine non
servato prolatam et de facto latam et promulgatam viva voce
[illegible] appellaverunt ad prefatum dominum [illegible] [illegible]
locumtenentem petentes dicti eorum appellationi deferri
debere et apostolos semel bis et ter [illegible] dictis nominibus [illegible]
assignari debere. protestantes quod [illegible] dicta eorum
appellatione pendente nichil debeat innovari [illegible].
prefatus vero dominus locumtenens eandem appellationem admisit
[illegible] [illegible] [illegible] spatium assignavit ipsis domino
Antonio [illegible] [illegible] domino Juliano de florentia [illegible]
[illegible] [illegible] constitutionis ad prosequendum ipsam
appellationem, et docendum de ipsius [illegible]

[illegible] nobilium [illegible] ... [illegible] de Faucdo ... [illegible]

Marcus [illegible] de Faucdo [illegible] annorum [illegible] circa [illegible] testis productus [illegible] et ad [illegible] super dictis [illegible] interrogatus [illegible] [illegible] ... [illegible] nunc [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ... [illegible] pro parte [illegible] fuerunt [illegible]

Et primo super primo articulo examinatus et interrogatus diligenter [illegible] ... [illegible] et [illegible] dixit [illegible] generaliter [illegible] ... [illegible] Et audivit dici ~~[illegible]~~ quod nobiles [illegible] nominati [illegible] homines appellatos [illegible] et hoc a [illegible] pro [illegible]. Interrogatus quos audivit dici [illegible] homines de Masnada dixit quod audivit nobiles [illegible] homines. Interrogatus [illegible] audivisse dici, dixit quod in dicta villa de Faucdo [illegible]

Super secundo articulo interrogatus dixit [illegible] audivisse dici quod [illegible] alique de dicta villa de Faucdo [illegible] matrimonium [illegible] homines [illegible] et hoc audivit dici in villa de Faucdo [illegible] a [illegible] pro [illegible]

Super tercio articulo interrogatus dixit [illegible] aliqui [illegible] ville de Faucdo [illegible] ... [illegible] et [illegible] nichilominus [illegible] ... [illegible] nobilibus. Interrogatus qui fuerunt [illegible] dixit quod fuerunt [illegible] [illegible] ...

Super quarto articulo interrogatus dixit [illegible] nichil scire.

Super [illegible] articulo examinatus [illegible] interrogatus dixit [illegible] audivisse dici quod [illegible] nobiles [illegible] ... Interrogatus [illegible] dixit quod non [illegible] audivit dici [illegible].

Super septimo articulo interrogatus [illegible] ... [illegible] fuerunt [illegible] ... [illegible] in dicta villa de Faucdo [illegible] nobilium [illegible] ... dixit [illegible].

Super octavo articulo interrogatus et examinatus dixit se scire [illegible] audivit
dici quod nobiles [illegible] solent [illegible] aliquos [illegible] et [illegible]
[illegible] ad altare [illegible]. [illegible] dixit nescire.

Super nono articulo interrogatus dixit nichil scire.

Super x° articulo interrogatus dixit se audivisse dici [illegible] distinctis
fuisse reputatum [illegible] Thomam de [illegible] nobilium [illegible]

Super xi° articulo interrogatus et examinatus [illegible] dixit se vidisse [illegible] stare
et habitare in [illegible] dixit nescire [illegible]

[illegible]. [illegible] et filia [illegible] quas [illegible] nobiles
[illegible] fuisset dixit nescire.

Super xii articulo interrogatus et examinatus [illegible] dixit se [illegible] audivit
dici [illegible] reputabantur [illegible] nobilium [illegible] vocabantur [illegible]
[illegible] in villa de [illegible] fuisset [illegible]
fuisset [illegible] dixit [interrogatus] nescire.

Super xiii° non fuit examinatus de voluntate producentis.

Super xiiii articulo examinatus dixit numquam vidisse accipere aliquid bonum
aliquibus [illegible] illis [illegible] deponit.

Super xv articulo [interrogatus] dixit nichil scire.

Super xvi dixit [illegible] scire nisi ut supra deposuit.

Super xvii articulo interrogatus [illegible] dixit quod [illegible] et filii [illegible]
[illegible] bona in [illegible] et [illegible] illis [illegible]
[illegible] ad [illegible] dixit nescire [illegible]

Super xviii et xix non fuit interrogatus de voluntate producentis [illegible]

Super articulo publice vocis et fame [illegible] dixit nil aliud scire nisi ut supra deposuit
[illegible].

Super primo articulo primae additionis [illegible] non fuit [illegible] producentis [illegible].

Super secundo articulo examinatus [illegible] dixit quod audivit [illegible]
[illegible] reputabantur [illegible] Thomam de [illegible] in villa de [illegible]
[illegible] fuisset [illegible] dixit nescire.

Sup(er) quarto art(icul)o examinat(us) et interogat(us) dixit audivisse dici ipsos
[illegible] reputatos [illegible] [illegible] [illegible]

Sup(er) quinto art(icul)o examinat(us) dixit ipsos fuisse [illegible] et [illegible] [illegible]
vidit [illegible] ultra xxx^ta annos.

Sup(er) sexto examinat(us) et interogat(us) dixit [illegible] illo [illegible] nec [illegible]
[illegible] vidit [illegible] [illegible] [illegible] fuisse [illegible] [illegible].

Sup(er) septimo art(icul)o examinat(us) [illegible] dixit q(uod) [illegible] dici ipsi
fuerunt reputati in dicte ville [illegible] homines [illegible] [illegible] [illegible]
fuerit dixit nescire. Et [illegible] dicta [illegible].

Sup(er) octavo [illegible] examinat(us) [illegible] dixit [illegible] ut supra. [illegible] in dicta villa
[illegible] audivit dici. et ipsos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible].

Sup(er) xi art(icul)o interogat(us) dixit nil [illegible] [illegible] [illegible] alterius [illegible]
audivit dici q(uod) ipsi nobiles [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dixit nescire.

Sup(er) xii art(icul)o examinat(us) [illegible] [illegible] [illegible].
Sup(er) xiii art(icul)o [illegible] [illegible] supra deposuit [illegible].
Sup(er) publica fama [illegible] dixit [illegible] [illegible] [illegible] deposuit.

Sup(er) primo art(icul)o [illegible] [illegible] examinat(us) dixit [illegible] [illegible] nichil
aliud [illegible] [illegible] supra deposuit [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] examinat(us) [illegible] [illegible]
dixit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aliquid
[illegible] testimonio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ... nos [illegible]
[illegible] ... [illegible] articulis [illegible] ad [illegible] plenius intelligend[um]
[illegible] ... [illegible] in [illegible] continetur in eis et [illegible] testis [illegible]
[illegible]

Et primo super primo articulo interrogatus [illegible] dixit [illegible] quod apud
[illegible] ipse [illegible] audivit [illegible] appellari aliquos ex hominibus ville
de [illegible] ... homines de [illegible]. [illegible] sic appellati [illegible]
[illegible] ... [illegible] aliquos [illegible] dixit nescire.
Interrogatus [illegible] sic appellati [illegible] ... [illegible]
[illegible] et quemdam eius filium et alios non recordatur. Et alia de contentis
in eo dixit nescire.

Super secundo articulo [illegible] dixit contenta in ipso articulo [illegible] in villa
de [illegible] ... [illegible] qui [illegible]
[illegible] ... [illegible] sicut [illegible]
[illegible].

Super tertio articulo [illegible] dixit quod [illegible] vidit [illegible]
[illegible] homines de [illegible] ad aliquos homines
[illegible] aliqua bona [illegible] ad plures [illegible]. Et vidit aliquos
[illegible] ... [illegible] quemdam [illegible]
[illegible] ... [illegible]
per ipsos nobiles. Et a quodam Thoma [illegible] de [illegible] reputato [illegible] et post
eius mortem ipsi nobiles de [illegible] bonis [illegible].

Super quarto articulo interrogatus [illegible] audivit dici contenta in [illegible]
[illegible] et alia [illegible] dixit nescire.

Super quinto [illegible] articulo [illegible] audivit dici contenta
dicti articuli esse vera. Et [illegible] ipse testis vidit ipsos nobiles [illegible]
quemdam filium [illegible] de [illegible] audivit dici nobilis de [illegible]
[illegible] ... [illegible].

Super septimo [illegible] articulo [illegible] ... [illegible] dixit quod [illegible]
[illegible] in villa de [illegible] dicti contenti in ipso articulo reputabant [illegible]
[illegible] ... [illegible] per alios homines
de [illegible].

Super octavo capitulo examinatus dixit quod numquam fuit presens ubi predictus [illegible] oblationes offerret [illegible]. Sed bene audivit dici quod predictus fecit [illegible] fieri.

Super nono articulo interrogatus dixit nichil scire.

Super xii capitulo examinatus dixit quod [illegible]. Vidit [illegible] clamari in platea [illegible]. Nec [illegible]. Interrogatus [illegible] quod non fuisset reputata [illegible] dixit quod [illegible] vocant in platea ut moris est ibi.

Super xiii, xxiiii articulo examinatus dixit contenta in eis nichil scire quia non impediebat [illegible] facta ipsorum nobilium.

Super xx, xxii articulo examinatus dixit nil aliud scire nisi prius dixit.

Super [illegible] non fuit [illegible] reputatus [illegible]

Super capitulo publice vocis et fame dixit contenta in eo nichil aliud scire nisi prout supra [illegible] testificatus est.

Super primo et secundo capitulo prime addicionis examinatus et interrogatus non fuit quia [illegible].

Super tercio quarto septimo octavo nono x° et xiii° capitulo examinatus dixit ~~nil aliud scire [illegible] testificatus est [illegible]~~ in capitulis, accordantia [illegible] publice [illegible] feudo reputata fuerunt [illegible] audivit [illegible] fuisse [illegible] et homines [illegible] ipsorum nobilium. Et aliter dixit nescire.

Super quarto capitulo examinatus interrogatus dixit quod [illegible] fuerunt [illegible] simul per plura tempora [illegible] anni.

Super sexto articulo dixit contenta in ipso vera esse [illegible] reputata [illegible] feudo et adhuc [illegible] in [illegible] in feudo et [illegible] in [illegible].

Super xii° ~~dixit nichil scire~~ capitulo examinatus dixit [illegible] [illegible] scire.

Sup [illegible] capitulo [illegible] [illegible] et [illegible]

fuit in villa de Fanello [illegible] [illegible] cognominatorum [illegible].

Sup capitulo publice vocis et fame [illegible] dixit [illegible]

[illegible] sup [illegible] testificatus est.

Sup ~~alio~~ sexto capitulo sive additione examinatus et interrogatus dixit

se [illegible] nichil scire.

Sup aliis non fuit examinatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Sup publica voce et fama [illegible] dixit [illegible] nichil scire [illegible]

[illegible]

Item [illegible] dicto teste diligenter interrogato pro causa [illegible].

Item [illegible] [illegible] carcellarius ultra [illegible] teste [illegible] [illegible]

[illegible] dictis interrogationibus quod [illegible] [illegible] capitulo [illegible]

[illegible] [illegible] pro [illegible] testificatus fuit [illegible].

Et primo sup primo capitulo examinatus et interrogatus pro [illegible] dixit

[illegible] audivisse dici quod nobiles de [illegible] solent hic homines de [illegible]

[illegible] ipsos nobiles appellans interrogatus quomodo nobiles [illegible] vidit [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quod illos de [illegible] de [illegible]

de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dixit nescire.

Sup [illegible] [illegible] examinatus et interrogatus ut supra dixit [illegible] audivisse

[illegible] dicti capituli [illegible] nescire. [illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

et hoc vidit fieri in villa de Fanello [illegible] quod homines [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] dixit vidisse fieri

in villa de Fanello de pluribus [illegible]

Item [illegible] [illegible] testis dixit nihil scire [illegible] [illegible] [illegible]

Item quinto [illegible] testis examinatus dixit se audivisse dici quod [illegible] fuit et vidit [illegible] ipse testis quandam filiam [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] eundem dominum Nicolaum de Zucho pro [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] nescit

Item septimo [illegible] testis examinatus dixit quod cognovit Bartholottum et alios descendentes in articulo nominatos quos vidit et cognovit. Interrogatus [illegible] reputabantur [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nobilium [illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible] fuissent dixit nescire. Et quod ipsi nobiles [illegible] appellabant [illegible] reputabantur [illegible] [illegible]
eos [illegible] [illegible] [illegible] audivit [illegible] Bartholottum [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
accepit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Item octavo testis interrogatus dixit quod [illegible] ipse [illegible] [illegible] [illegible] vidit [illegible] [illegible] [illegible] ipse testis [illegible] [illegible] [illegible] quandam filiam [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et alios vidit et [illegible] [illegible] [illegible] liberos et franchos.

Item nono testis examinatus dixit se audivisse [illegible] ipso testo [illegible].

Item decimo testis examinatus dixit nil aliud scire nisi [illegible] [illegible] [illegible].

Item [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Item [illegible] testis examinatus et interrogatus dixit quod antiquitus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nescire. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vidit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et postea [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]

Item [illegible] testis examinatus et interrogatus [illegible] dixit [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] reputatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dominum Nicolaum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Item [illegible] testis dixit nescire aliud nisi [illegible] [illegible].
Item [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fuit [illegible] [illegible] [illegible]
Item [illegible] [illegible] examinatus dixit nihil aliud scire nisi [illegible] [illegible]

super primo capitulo additionis prime

Item super primo ~~[illegible]~~ non fuit examinatus quia per eos [illegible].

Super secundo quarto septimo octavo nono et xiiii° capitulo examinatus dixit quod omnes in dictis capitulis nominati a tempore de quo citra publice reputabantur et nominabantur pro dictis nobilibus et eorum nobiles et homines dicte ville [illegible] fuissent [illegible] dixit nescire. Et interdum audivit ipsos nobiles appellari eos [illegible] qui in ipsis [illegible] et in eorum [illegible] dicebant quod non erat verum.

Super quinto et sexto capitulo examinatus et interrogatus dixit quod illi [illegible] reputati fuerunt publice Jugales [illegible] viderit [illegible] per annos [illegible] et [illegible] Raymundo et [illegible] Jugalibus [illegible] fuit [illegible] reputati fuit [illegible] ville [illegible] capitulo.

Super xi° capitulo interrogatus dixit [illegible] fuisse [illegible] [illegible] manumissi [illegible] in dicto [illegible] [illegible] et [illegible] Johannis [illegible] propter [illegible] [illegible] dixit nescire.

Super [illegible] capitulo examinatus [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

Super capitulo publice vocis et fame dixit nichil aliud scire nisi quod supra deposuit.

Super primo capitulo prime additionis examinatus dixit nichil aliud scire nisi quod supra deposuit.

Super aliis non fuit examinatus quia partes producentes non curarunt.

Super capitulo vocis et fame examinatus dixit nichil aliud scire nisi quod supra deposuit.

[illegible] [illegible] [illegible] examinatus [illegible] [illegible]

Johannes q. Nicolai filius dela mussa de [illegible] etatis annorum lxx. ut ascruit testis productus iuratus testari [illegible] et deplanandum superiedictis interrogatus examinatus super articulis suprascriptis ... ad plenam intelligentiam vulgarizatis [illegible] pro iuramento dixit sicut infra.

Super primo capitulo examinatus et interrogatus dixit pro iuramento [illegible] [illegible] dici [illegible] pro certo quod homines nobiles de Zucho de [illegible] [illegible] habuisse [illegible] quos appellant homines de masnada [illegible] [illegible] capitulo dixit nescire.

Super secundo articulo interrogatus dixit [illegible] reputantur [illegible] homines de masnada non fuisse admissos ad testificandum nisi [illegible] Et vidisse et quod homines liberi et franchi [illegible] [illegible] talibus [illegible] reputantur servos. prout vidit quendam Leonardum fabrum et quendam Rayn[er]ium. et Nicolaum de [illegible] [illegible] [illegible]

Super tertio et quarto articulo examinatus et interrogatus dixit nichil scire de contentis.

Super quinto articulo examinatus dixit [illegible] quod aliqui ipsi nobiles [illegible] molendis fuerunt [illegible] aliquos de ipsis reputatis servos et de masnada, ad standum [illegible] in domo [illegible] et [illegible] parentibus eorum. Et [illegible] dixit [illegible] molendinum vidit quod olim [illegible] [illegible] [illegible]

Super sexto articulo dixit [illegible] in dicto articulo [illegible] prout vidit [illegible]

[illegible] septimo [illegible] capitulo examinatus dixit quod ipsi in capitulo [illegible] reputabantur publice in [illegible] de [illegible] [illegible] et homines de masnada [illegible] [illegible] reputabantur eos [illegible] servos. Si vero fuisset vel non dixit nescire.

Super octavo capitulo examinatus dixit [illegible] [illegible] quod vidit quod post [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] de [illegible] [illegible] est ipse [illegible] et quod [illegible] reputati sunt et reputati fuerunt liberi et franchi. postmodum

Sup[er] nono ar[ticu]lo examinat[us] d[ixi]t [illegible] q[uod] audivit ab dict[is] q[uod] ipsi nobiles
q[ui] [illegible] [illegible] manumiserunt [illegible] [illegible]
in ar[ticu]lo nominatos et q[uod] [illegible] reputant[ur] p[ro] liberis [illegible] Ertalia q[ui]
[illegible] dict[is] ar[ticu]lis d[ixi]t nescire

Sup[er] [illegible] ar[ticu]lo examinat[us] [illegible] d[ixi]t q[uod] ipsi nominati in
ar[ticu]lo no[n] vocabant[ur] [illegible] alij homines liberi ad [illegible] reputabant[ur]
q[uod] reputabant[ur] [illegible] [illegible] d[ixi]t nescire

Sup[er] [illegible] no[n] fuit examinat[us] de voluntate p[ro]curatoris.

Sup[er] [illegible] ar[ticu]lo interrogat[us] d[ixi]t non aliud scire nisi q[uod] vidit ipsos
nobiles q[ui] ibant ad custodiendum aliquod [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad custodiendum illud interrogat[us] [illegible] aliquos [illegible]
in ar[ticu]lo [illegible] [illegible] [illegible] compelli d[ixi]t q[uod] non

Sup[er] [illegible] ar[ticu]lo d[ixi]t nil aliud scire nisi q[uod] vidit [illegible]
[illegible] stare [illegible] cum d[omi]no Nicolussio [illegible] aliquo [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] nobilium. Ertalia [illegible] [illegible] ar[ticu]lo d[ixi]t nescire.

Sup[er] [illegible] ar[ticu]lo [illegible] d[ixi]t nil aliud scire nisi p[ro]ut sup[er]a deposuit.

Sup[er] [illegible] [illegible] [illegible] ar[ticu]lo no[n] fuit examinat[us] [illegible] voluntate p[ro]curatoris

Sup[er] ar[ticu]lo publice vocis [illegible] [illegible] d[ixi]t [illegible] nescire [illegible]

Sup[er] p[ri]mo [illegible] [illegible] additionis no[n] fuit interrogat[us] [illegible]

Sup[er] [illegible] quarto [illegible] octavo nono [illegible] ar[ticu]lo [illegible] interrogat[us]
d[ixi]t q[uod] [illegible] ar[ticu]lo nominata [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nobiles [illegible] [illegible] alios [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] d[ixi]t nescire [illegible] nescire aliud
nisi p[ro]ut sup[er]a deposuit.

Sup[er] quarto articulo examinat[us] [illegible] uera et q[uod]
ipsi iugales insimul steterunt et cohabitauerunt p[er] plura t[em]p[or]a

Sup[er] septimo articulo interrogat[us] dix[it] [illegible] ipso [illegible] esse
[illegible] et reputat[us] p[er] om[n]es cognoscentes [illegible].

Sup[er] xi capitulo examinat[us] dix[it] se audiuisse dici [illegible] ipso
[illegible] fore uera.

Sup[er] xii examinat[us] no[n] fuit [illegible] p[ro]p[ter]

Sup[er] ~~[illegible]~~ xiii examinat[us] dix[it] nil aliud scire nisi ut s[upra] dix[it].

Sup[er] [illegible] additionibus dix[it] se nil aliud scire nisi ut s[upra] dix[it].

Sup[er] aliis no[n] fuit examinat[us] de uoluntate [illegible].

[illegible] dicere et [illegible]

Blasius [illegible] de Fauello etatis annorum circa [illegible] testis productus
iuratus testatus et ad probandum supradictus interrogatus et examinatus [illegible]
[illegible] certificatus fuit ut supra [illegible].

Et primo sup[er] primo articulo interrogat[us] et examinat[us] [illegible]
[illegible] dix[it] se audiuisse dici [illegible] et [illegible]
[illegible] uillam de Fauello quos appellabant [illegible] de
[illegible].

Sup[er] [illegible] articulo examinat[us] et interrogat[us] dix[it] [illegible]
[illegible] uidit [illegible] homines liberos et francos [illegible]
[illegible] familias [illegible]
[illegible] in dicta uilla de Fauello interrogat[us] quos et quas familias [illegible]
[illegible] uidit [illegible] quendam [illegible] dicte uille de Fauello
et alios multos de quibus no[n] recordat[ur]

tunc quarto

Super primo articulo examinatus et interrogatus ut supra dixit [illegible] [illegible] quod ipse vidit filium Christofori [illegible] [illegible] in [illegible] bona [illegible] quam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Christoforo et etiam vidisse ipsos nobiles de Valcamonica et [illegible] bona [illegible] [illegible] bona eorundem [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] reputatione ipsorum nobilium Et aliud contra [illegible] [illegible] [illegible] nescire.

Super quarto articulo examinatus dixit contentum in dicto articulo fore verum [illegible] [illegible] [illegible] fieri [illegible] [illegible] ipsos nobiles. Interrogatus [illegible] dixit vidit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vel [illegible] non recordari.

Super sexto articulo interrogatus dixit contentum esse verum.

Super septimo [illegible] articulis [illegible] examinatus et interrogatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et alios [illegible] [illegible] [illegible] articulis examinatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Et [illegible] [illegible] audivit dici et [illegible] [illegible] reputatum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ipsorum nobilium [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ville [illegible] [illegible] [illegible] ipsos nobiles [illegible] [illegible] [illegible] homines liberi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testis vidit [illegible]

Super octavo articulo examinatus dixit contentum esse verum [illegible] [illegible] audivit dici [illegible] nescire

Super nono articulo dixit nichil scire.

Super [illegible] articulo examinatus et interrogatus dixit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] reputata [illegible] in dicto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] reputatum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Super [illegible] non fuit examinatus [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible]

Super [illegible] articulo examinatus dixit [illegible] hominibus publice reputatis [illegible] ipsorum nobilium [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ipsi nobiles [illegible] [illegible] accepta et ablata bona [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Interrogatus [illegible] [illegible] [illegible] bona [illegible] ablata et accepta dixit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] filio Christofori [illegible] accepta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Super xv° [articulo circa] dixit nichil scire.

Super xvi dixit nescire aliter quam superius deposuit et testificatus.

Super xvii xviii xix xx° non fuit examinatus ex voluntate commissarie.

Super [illegible] voce et fama dixit nichil aliud scire nisi predicta.

Super primo et secundo prime addicionis capitulo examinatus et diligenter interrogatus non fuit quia confessa sit.

Super [illegible] quarto septimo octavo nono et xiii° capitulo examinatus dixit dictos iii capitulos contentos et nominatos [illegible] publice reputatos et dictos fuisse fures et homines [illegible] in [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible]. Et [illegible] nobiles [illegible] [illegible] et reputabant [illegible] [illegible] [illegible] fuisse [illegible] non aliter scire. Et [illegible] nescire nisi prout supra deposuit. [illegible] dictos homines [illegible] [illegible] [illegible] memoria [illegible] [illegible].

Super quinto [illegible] capitulo [illegible] dixit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ipse teste [illegible] [illegible] [illegible].

Super xi capitulo [examinatus] dixit nichil scire.

Super xii non fuit examinatus quia pars adversa confessa est.

Super ultimo de publica voce et fama examinatus dixit nichil aliud scire nisi supradicta deposita.

Super [illegible] capitulo [illegible] addicionis examinatus [illegible] nichil scire.

Super omnibus aliis articulis examinatus dixit nichil scire

Super voce et fama dixit ut supra.

Circa [illegible] [illegible] [illegible] examinatus diligenter [illegible]

Nicolaus [illegible] testis [illegible] [illegible]
[illegible] productus [illegible] et ad plenum [illegible] examinatus [illegible]
[illegible] ad [illegible] plenam [illegible]
[illegible] dixit [illegible]

Et primo super primo articulo examinatus dixit recordatur pro certo [illegible] nobiles de [illegible] et [illegible] Thomas [illegible] Interrogatus qualiter scit, dixit quia sic publice audivit dici et sic dicunt et narrant [illegible] in contrata [illegible].

Super secundo articulo examinatus dixit contenta in eo vera esse prout [illegible] homines liberos [illegible] tempore [illegible] memoria [illegible] et familiis [illegible] reputatos de [illegible]

Super tercio articulo examinatus dixit contenta in eo [illegible] fore vera. Interrogatus qualiter scit dixit quia audivit dici [illegible] ab hominibus [illegible] et aliis

Super quarto articulo interrogatus [illegible] dixit contenta in eo esse vera prout supra [illegible] ab aliis audivit dici

Super quinto articulo examinatus dixit contenta in eo esse vera prout audivit dici ab ipsis [illegible] de quibus [illegible] dixit recordari
Super sexto articulo interrogatus dixit contenta in eo [illegible] non audivit.

Super septimo, 10° et 11° capitulis examinatus et interrogatus dixit quod dicti [illegible] nominati fuerunt [illegible] publice [illegible] ipsos nobiles ac homines ipsius ville [illegible] Thomas de [illegible] reputati fuerunt [illegible] et [illegible] audivisse ab ipsis [illegible]. Et vidisse [illegible] ipsos nobiles [illegible] dictum [illegible] ad [illegible] ipsos nobiles [illegible] Blasio filio Bartholomei de [illegible] ipso [illegible]

Sup octavo arto (?) contentis dixit contentu in eo vera et p reg audivit dici. Sz q̃ si non offert altari sequit q̃ non reputantur liberi pro franchisio.

Sup nono arto contentis dixit contentu in eo nichil scire

Sup xij et septimo contentis dixit q̃ dum blasmi respondentes albi nunq fuerunt vocati neq venerunt ad placita communitatis celebrata in vallibus faucibus p eos testes ipsi vidit q̃ reputantur s[e] servi. Interrogatus si expellerunt vel expellebant a placitis predictis dixit q̃ non q̃ non veniebant. Erg si venissent credit q̃ repulsi fuissent

Sup xiij non fuit examinatus q̃ pro predictis non creavit

Sup xiiij ~~examinatis~~ ~~extrapera~~ ... et ... dixit q̃ non vidit recipi bona ex illis aliquorum servorum. Sz ipse q̃ usufructuant et usufructuavimus neq eius audivit neq possunt vendere q̃ bona predictorum hominum servorum predictorum post ... praesentem et fit

Sup xv° (arto contentis) dixit nichil scire

Sup xvj contentis dixit nescire aliter q̃ supra deponit

Sup xvij xviij xix et xx non fuit examinatus de voluntate ...

Sup arto vocis et fame dixit nescire aliter q̃ ut supra dixit

Sup primo et sexto capitulo prime additionis non fuit interrogatus q̃ pro aduc[...] restat.

Sup. scd̃o quarto septimo octavo nono x et xi capitulo contentis interrogatus dixit q̃ ipse in actis ... hic ... reputatur fuerunt servi et homines de masnada ipsorum nobilium. Et fuerunt nominati et reputantur pro hominibus ... Et postq fuisse ubi maiores ipsorum et servos ipsorum nobilium nominavit et appellavit in vallibus faucibus nescit in quibus primis. Sz iam a pluribus annis elapsis et post ... vivis.

Sup(er) quinto decimo examinatus dixit q(uod) ip(s)e [illegible] [illegible]
fuerunt [illegible] publice [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] reputant. Et de hoc est fama.

Sup(er) sexto examinatus dixit contrarium eo veritate et pro tenore
reputant [illegible] [illegible] [illegible]

Sup(er) xvi capitulo examinatus dixit nichil scire.

Sup(er) xvii non fuit examinatus q(uia) confessus est

Sup(er) publica voce dixit nescire aliter q(uam) supra deposuit.

Sup(er) [illegible] [illegible] addicionis capitulo dixit nil aliud scire nisi prius deposuit

Sup(er) alio non fuit examinatus de voluntate producentis.

Sup(er) publica voce [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] deposuit

:

Circa personam [illegible] [illegible]

[illegible] Bruno [illegible] Adam Iacobi de Fruclo etatis annorum ultra quinquaginta testis in causa
ad plenandum [illegible] [illegible] examinatus et interrogatus super
articulis suprascriptis [illegible] per prefatum [illegible] vulgarizatis delatoque
pro sacramento dixit et testificatus fuit ut infra.

Et primo super primo articulo examinatus et interrogatus ut supra pro sacramento
dixit bene audivisse dici nobiles de Cuchiis et alios nobiles de [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] quos appellant de Masnata [illegible] qualiter et quo modo [illegible] aut [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ipse testis nescire. Et aliud dixit nescire.

Super secundo articulo interrogatus et examinatus [illegible] dixit pro sacramento quod homines
liberi et franchi ~~non liberant~~ nolunt contrahere matrimonium cum [illegible] familiis
de Masnata [illegible] reputantur [illegible] et quod ipse testis [illegible] impediret [illegible]
quoniam [illegible] [illegible] [illegible] quod videt se [illegible] [illegible] [illegible]

et quarto
Super tertio capitulo examinatus et interrogatus ut supra dixit pro sacramento [illegible] [illegible]
quod audivit dici [illegible] et [illegible] quod tales se reputant [illegible] habebant
libertatem [illegible] [illegible] [illegible] aliqua stabilia et [illegible] moriebantur [illegible]
[illegible] omnia [illegible] erat [illegible] dominis [illegible] [illegible] erat [illegible]
[illegible] dicto domino quare reputabant [illegible] dixit. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] iam elapsis [illegible] anno vel circa accepit
[illegible] Martino [illegible] de Fruclo omnia bona sua mobilia et stabilia
[illegible] ipse Martinus. Quod videns ipse Martinus [illegible] [illegible] accepit
[illegible] quantitatem vini quod adhuc habebat [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] vini [illegible] [illegible]. Et post hoc facto [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] per ipsum testem dixit [illegible] vidisse et audivisse.

Super quinto capitulo examinatus et interrogatus pro sacramento dixit quod iam anno
elapso [illegible] [illegible] [illegible] Franciscus de Zuchis accepit quandam filiam
olim [illegible] [illegible] [illegible] in castro [illegible] et [illegible] nobiles de dicta domo
[illegible] acceperunt unam filiam [illegible] de Fruclo et [illegible] quandam filiam [illegible]
[illegible] et de Fruclo [illegible] [illegible] [illegible] et filialis [illegible] [illegible] suo
[illegible] [illegible] in capitulo [illegible] [illegible] [illegible] parentibus et affinibus dictarum puellarum
[illegible] et non [illegible]

Sup sexto arlo examinat dixit contineri dicto capitulo fore vera-
prout pr pcipitur

Sup septimo, decimo et xj capitulis examinatus dixit quod dicta in articulis
nominata descendunt ex bartholomeo et thomasino [illegible] singulis prout
in articulis continetur. Et quod publice [illegible] [illegible] reputati fuerunt in valle
de Franchis servi et homines de [illegible], dictorum nobilium. Et [illegible]
fecerunt [illegible] [illegible] nostre, neque qualiter [illegible]
aut unde venerint ad [illegible]

Sup octavo capitulo examinatus et interrogatus ut supra dixit contineri dicto
arlo fore vera. Et quod ipsi [illegible] fuerunt et [illegible] offerre altari, a quibus [illegible]
[illegible] et Johannes eorum [illegible] et [illegible] alii de quibus in eo [illegible]
manumissi et liberati per ipsos nobiles, qui post oblationem [illegible] [illegible]
et reputabantur pro liberis [illegible] per multum [illegible] in [illegible]
[illegible].

Sup nono arlo examinatus dixit [illegible] [illegible] dictos ipsos fuisse
[illegible] et liberatos [illegible] ipsi aut affines ipsorum [illegible]
[illegible] dixit [illegible].

Sup decimo capitulo examinatus ut supra dixit quod sit placita [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] non vocantur ad placita [illegible] [illegible]
[illegible] et per [illegible] ad dicta placita celebrata [illegible] in valle
de Franchis per [illegible] [illegible] placita anno [illegible]

[illegible] arlo [illegible] examinatus [illegible] [illegible].

Sup [illegible] arlo examinatus et interrogatus dixit [illegible] et [illegible] nichil
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Sup xv arlo examinatus super [illegible] ut supra dixit [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] morabatur et stabat cum ipsis dictis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fuit [illegible] pro [illegible] aut qualiter [illegible]
[illegible] et [illegible] ipsi nobiles cum [illegible] [illegible] affines [illegible]
dixit [illegible] nichil [illegible].

Sup xlv capło examinat' interrogat' dixit q' contrah' in ecclesia non
alit' scire q' puit superaddponit

Sup xlvi xlvii xlviii et xlix examinat' et interrogat' non fuit contradictio
tamen p dicunt

Sup caplo vero et fama dixit nil aliud scire nisi prout testificat' est

Sup primo et tercio primo addicionis examinat' non fuit p' confessum.

Sup sub quarto septimo octavo nono x et undecimo caplis examinat'
dixit quod illi in articulo nominati fuerint jugales et ^(ut supra in caplis continetur) habiti tenti et
reputati sicut prout superaddponit et testificat' est / in septimo dicto
caplo superscripto. Et aliud nescit prout supra dixit

Sup ^(quarto) sexto caplo examinat' dixit q' continuo ipsi fore viri et uxor'
habitant et reputabant' jugales et nupcias et cohabitaverunt ad minus
ultra annos xxx et quo usque vixerunt

Sup sexto caplo non fuit examinat' quia confessum est.

Sup xvi caplo examinat' dixit quod p' audivit ipsius dominu' dicta
maria est francha et fuit manumissa et liberata p' dictos nobiles
et in publicis dicta in villa de fanolo

Sup xvi caplo examinat' non fuit q' voluntarie p' dicunt
Sup caplo vero et fama dixit nil aliud scire nisi prout testificat' est.

Sup sub caplo sub addicionis examinat' et interrogat' ut supra dixit
q' contrahere in nichil scire.

Sup aliis non fuit examinat' voluntarie p' dicunt

Sup qualitate p'sone examinat' dixerit et vidit vero et fama nil aliud ut predixit
circa p'sonam ipsius testis diligenter examinat' dicat' finaliter

conradus q. bertrami de fandio testis predicti etatis annorum [illegible] [illegible] asserit [illegible] ad plenum [illegible] interrogatus quid precii [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pro sacramento testificando fuit [illegible].

Et primo super primo articulo examinatus et interrogatus [illegible] dixit pro sacramento audivisse dici et publice narrari in villa de fandio quod nobiles de zucho [illegible] [illegible] [illegible] et solent [illegible] suos famulos de [illegible]

Super secundo capitulo examinatus et interrogatus ut supra pro sacramento dixit vidisse et fuisse presens quod tales reputati [illegible] [illegible] et reputantur [illegible] [illegible] et quod ipse testis [illegible] alios et aliquos manumissos et liberatos facere [illegible] [illegible] non potuit quod [illegible] [illegible] dicto quod [illegible] [illegible] liberati.

Super tertio articulo examinatus et interrogatus ut supra pro sacramento dixit [illegible] fuisse presens et vidisse quod post mortem [illegible] [illegible] talium reputatos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] reputantur fuit [illegible] impedimentum in bonis eorum [illegible] de [illegible] [illegible] fuit et [illegible] [illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible] de zucho [illegible] [illegible] [illegible] qui [illegible] impedimentum de bonis [illegible] [illegible] de fandio de bonis [illegible] [illegible] [illegible] et quod postquam fuerunt manumissi ipsi de zucho acceperunt bona eorum [illegible] et manumiserunt eos [illegible] sibi facultatem bonorum stabilium [illegible] pro [illegible] plus [illegible] fuit [illegible]

Super quarto articulo dixit nihil scire.

Super quinto articulo examinatus dixit [illegible] quod vidit ipse testis [illegible] per manum domini [illegible] de zucho [illegible] data fuit [illegible] ipsi nobiles de zucho acceperunt [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ipsi nobiles [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et quod reputabantur fuit ipsorum nobilium [illegible] [illegible] presens [illegible] ipsius [illegible] nolle [illegible] [illegible] [illegible] ipsi nobiles [illegible] acceperunt

Item ultimo dixit se audivisse quod [illegible] dominum Karinum [illegible] de Zucho fuit matri dictorum nobilium dixisse fuisse filiam Johannis de Peratoch [illegible] reputatis semper ipsos nobiles.

Super septimo articulo dixit interrogatus contentari eo fore vera

Super septimo [illegible] capitulis examinatus et interrogatus dixit [illegible] [illegible] [illegible] Bartholomeum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] reputabantur semper [illegible] [illegible] [illegible] publice in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] reputantur.

Super octavo [xxx] capitulis examinatus et interrogatus [illegible] [illegible] dixit vidisse [illegible] fuisse in [illegible] ubi tales [illegible] reputantur [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] de Perato [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] reputantur franchi [illegible] vocantur ad placita [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Et [illegible] [illegible] [illegible] placita [illegible] [illegible] reputantur [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tales [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] archidiaconi [illegible] placita in [illegible] [illegible] [illegible] quendam [illegible] [illegible] [illegible] qui erat [illegible] ad placita semper reputatus

Super [illegible] non fuit examinatus de voluntate [illegible].

Super xiii capitulo examinatus et interrogatus [illegible] [illegible] testificatus fuit [illegible] [illegible] [illegible] audivit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] quandam [illegible] [illegible] [illegible] Valentinam [illegible] [illegible] de [illegible] de dicta villa consanguinea [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Blasio et in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Francisci [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Ego volo quod Valentina [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] quod ipsa Valentina est [illegible] mea [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Celebravit [illegible] etiam et si presbiter accepit unum bovem pro [illegible]
belli [illegible] tamquam [illegible] prout dicebant [illegible] eundem
[illegible] pre capelle tamquam de suo proprio [illegible].

Super sexto capitulo examinatus dixit nichil aliud scire quam supra deposuit
Super septimo nichil [illegible].
Super octavo [illegible] [illegible] [illegible] non fuit examinatus de voluntate [illegible]
Super capitulo [illegible] [illegible] examinatus dixit [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]

Super primo secundo tertio addicionis capitulo non fuit examinatus
[illegible] [illegible] per [illegible] [illegible].

Super quarto septimo octavo nono decimo et xvi° capitulo
examinatus [illegible] dixit nichil aliud scire nisi prout supra
deposuit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fuit [illegible]
[illegible] [illegible] tamquam [illegible] [illegible] volebant ipsi [illegible]
[illegible] [illegible] filias quas ipse volebant maritare [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] libro [illegible]
[illegible] et tandem [illegible] [illegible] dare et nunquam [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] mortuus est

Margin note: [illegible] in [illegible] non [illegible] putabant [illegible] [illegible] publica [illegible] [illegible] prout supra deposuit

Super [illegible] [illegible] examinatus dixit [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Super [illegible] [illegible] non fuit examinatus quia [illegible] est

Super [illegible] capitulo examinatus dixit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ut [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Super [illegible] capitulo non fuit examinatus quia [illegible] est.
Super [illegible] de publica fama dixit [illegible] [illegible] quam supra deposuit

Super sexto [illegible] capitulo examinatus et interrogatus nichil deponit concernens [illegible] nichil scit.

Super [illegible] aliis non fuit examinatus quia voluntarie producentes

Super capitulo [illegible] deponit nichil aliud scire nisi [illegible]

[illegible] [illegible] testes deponunt examinati [illegible]

[illegible] [illegible] Francisci de villa de [illegible] etate annorum ultra [illegible] testis productus [illegible] interrogatus super articulis [illegible] [illegible] testificatur sicut inferius [illegible].

Et primo super primo articulo examinatus et interrogatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sicut [illegible] [illegible] nobiles [illegible] et aliis bonis [illegible] homines [illegible] quos se appellabant [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Super secundo articulo examinatus et interrogatus [illegible] pro [illegible] et tales [illegible] reputati fuerunt homines [illegible] deponit [illegible] [illegible] liberos et liberi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] reputatos fuisse [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pro tempore [illegible]

Super tertio articulo examinatus et interrogatus [illegible] pro [illegible] deponit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aliqui [illegible] fuisse [illegible] aliqua bona [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] reputati [illegible] illa bona ad habitationem ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] et qualiter [illegible] deponit [illegible] [illegible] quibus [illegible] fuisset ex [illegible] deponit [illegible] [illegible] quodam [illegible] et quodam [illegible] et aliis de quibus non recordatur

Super quarto articulo examinatus [illegible] deponit nichil aliud scire nisi [illegible] deponit

Super quinto titulo examinatus et interrogatus dixit vidisse prefatum [illegible] recipi similes feminas pro reputatis suas [illegible] in prestatione quandam filiam cuiusdam Johannis [illegible] pro [illegible] exposuit [illegible] recipi

Super sexto non fuit examinatus dixit in contrarium eo quod voca[illegible] [illegible]
Super septimo decimo et [illegible] examinatus et interrogatus et examinatus
ut supra dixit quod ipsi in articulis nominati [illegible] reputabantur
et tenebantur [illegible] et homines [illegible] in valle de [illegible]
Et si fuerunt Jugales, respondentes [illegible] in [illegible]
Et quod ipsi nobiles [illegible] suam [illegible]
fuissent vel ne, dixit non aliter scire nisi [illegible]

[illegible] xij capitulo examinatus et interrogatus ut supra dixit [illegible]
[illegible] [illegible] dictis [illegible] nominata et dependentia [illegible]
[illegible]
celebrata in valle de [illegible] sicut alij liberi et franchi reputantur [illegible]
[illegible] reputatus et non vocantur [illegible]

Super xiij capitulo non fuit examinatus quia [illegible]

[illegible] capitulo examinatus dixit [illegible] quod ipse nobilis
[illegible] aliter [illegible] nisi [illegible]

Super [illegible] capitulo examinatus ut supra dixit [illegible]
[illegible] in [illegible] et [illegible] nobiles reputabantur [illegible]
[illegible] qualitas [illegible] dixit [illegible]
Super [illegible] capitulo dixit nil [illegible] scire nisi supra [illegible] deposuit
Super xvij xviij xix et xx capitulis non fuit examinatus [illegible]
Super articulis [illegible] dixit nescire aliter quam supra deposuit
[illegible] [illegible] testis [illegible]

Sup primo et tercio articulo necnon addicionis non fuit examinatus quia pro eo confitetur.

Sup secundo quarto septimo octavo nono xo et tercio decimo capitulo examinatus dixit quod quia [illegible] articulo nominat [illegible] et singulos [illegible]
[illegible] articulo continet et reputata fuit et homines [illegible] put [illegible]
continet in villa de [illegible] et [illegible] nobilis [illegible]

Sup quinto articulo examinatus dixit contrarium eo [illegible] [illegible] fuit
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Sup sexto examinatus non fuit quia confessum est

Sup xi capitulo examinatus dixit contrarium [illegible] et fuisse [illegible]
manumissionem factam in villa de [illegible] in domo [illegible] in villa de [illegible]
[illegible] et fuisse liberatus [illegible]

Sup xiimo examinatus non fuit quia confessum est.

Sup xiii examinatus dixit nihil aliud scire nisi put supra deposuit

Sup secundo [illegible] addicionis capitulo examinatus dixit [illegible] [illegible]
aut aliud scire nisi put supra deposuit

Sup aliis non fuit examinatus de voluntate [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] examinatus [illegible] [illegible].

[illegible]
[illegible]

1427

x xi xii xiii

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

17.

[illegible] no esset [illegible]

[illegible] Noviburg. [illegible]

[illegible] sup omnia [illegible]

[illegible] fuit ut mi

[illegible] quod appellabant [illegible]

[illegible] appellabant [illegible]

[illegible] in Spiegelberg [illegible]

[illegible] in Spiegelberg.

[illegible]

[illegible] magna [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

m [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Item xxxiii° capitulo examinatis vero et integratis eius [illegible]

[illegible] dicit [illegible] in ipso capitulo [illegible]

[illegible] capitulo non fuit examinat[illegible]

Item xxxiii° [illegible]

[illegible]

dicte [illegible] fuit reputat[illegible]

[illegible] fuisse pro reputat[illegible]

[illegible]

Item [illegible] et [illegible] in ipso [illegible] pro [illegible]

[illegible]

[illegible] capitulo [illegible]

[illegible] nil aliud [illegible] nisi [illegible] supra [illegible]

Item [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ultimo capitulo [illegible] in eo nil aliud [illegible] nisi quod supra [illegible]

[illegible]

integrato [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ipse Johannes dedit ipsi testi unam marcham, quam ipse sibi
pro ... de ... mandato ... predicti bartoli et
[illegible]
... ipse ... pro iusticia predictam ... fuerat
... [illegible] ... dictus Johannes, unde
... dici audivit ab ipso predicto bartolo. Quendam
homicidium ... in ... : quam
... predicti ... audivit, fuerunt ... et ...
... et hodie ... confirmat
Nobilium de Chiurmen ... de ... . De quibus
predictis fuerunt manumissi ... dixit. Dictus
... Johannes de Churmen et paulus ...
Interrogatus ... fuerit, respondit ... dici audivit
predictus paulus ... fuit manumissus per ... Johannes
... ipse ... Johannes. De aliis autem
Johanne et ... , ... respondit. Interrogatus
a quibus dici audivit predictos Johannem et paulum
fuisse manumissos, respondit non recordatur nisi ut
supra respondit. Interrogatus de tempore quo ... fuerunt
manumissi predicti paulus, ... et Johannes,
respondit ... dici audivit ... anni ... quod
dicti paulus et Johannes fuerunt manumissi, et
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
... ipse ... et ...

p... [illegible]

pro talibus videntur et fuerunt dictum apud Nob... [illegible]

addens tamen quod similiter vidit de aliis hominibus extra valle

... ad custodiendum dictum ... qui sunt reputati

liberi. Ut sunt ... Simonis. Petrus Paul.

Antonius ... ipse testis et ... de ...

... ac requisitione apud Nobilium. Interrogatus

[illegible]

[illegible]

[illegible]

... [illegible]

... dominus ... liberi in villa

de ... contraxit matrimonium

cum ... appellatus et reputatus famulus.

Interrogatus quomodo scirent videri quod possint

... ... [illegible]

[illegible]

... ipse testis quemdam ... filium nomine Chri

stianum ... amorem quemdam ... adduxit

... in domum ... ... fuit ...

... [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] in valle de Ripol[illegible]

[illegible]

[illegible] plurimis propter [illegible]

[illegible] unde no [illegible]

[illegible] quinto capitulo [illegible]

[illegible] quis esse [illegible]

[illegible] capitulo [illegible]

[illegible] dictis [illegible]

[illegible] octo capitulo [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ... fecimus est

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] fuit [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] non fuit [illegible]

[illegible]

[illegible] fuit [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] put examinat [illegible]

[illegible] examinat [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] primo capitulo [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] tercio capitulo [illegible] et interrogativo [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] quarto [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

11 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

putati libri multum retrahit se ... [illegible]

... [illegible] cum tantum ... [illegible]

... etiam ... [illegible]

... [illegible] philosophi [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

... [illegible] vagabundus [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] etiam ... [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] in cristo [illegible]
[illegible] personis [illegible]
[illegible]

[illegible]

Dep [illegible] corpus examinamus [illegible]
[illegible] in sollo [illegible] ipso [illegible]
[illegible]

Dep quadragesimo corpus examinatus [illegible]
[illegible]
[illegible] pater sup deponit [illegible]
[illegible]

Dep [illegible] corpus non fuit examinatum [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] quia [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] aliquid [illegible] aliquid sibi [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Bartholomeus [illegible]

[illegible]

[illegible] in castro [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Item primo [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Item [illegible]

[illegible]

Item [illegible]

Item [illegible]

[illegible]

[illegible]

Item octavo [illegible] dicto [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Nobiles de [illegible] civitatis [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Ambrosio [illegible] dicto [illegible] Raynerii de [illegible]

[illegible]

[illegible] Et quod ipsi nobiles [illegible] in ipso [illegible] puelle [illegible] Et quod [illegible] ipse [illegible] corpus puelle [illegible]

[illegible] ab nostro [illegible] nostre [illegible]

[illegible] nemo [illegible]

Super 2° capitulo examinatus [illegible] aliud nisi quod [illegible] nobiles [illegible] quod [illegible] aliquibus [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] testes [illegible]

[illegible] examinatus [illegible] nichil aliud scire [illegible] Valmayrono [illegible] scire [illegible] per stratam publicam [illegible] familiares [illegible] ipsos nobiles [illegible] ipsi nobiles [illegible]

[illegible] examinatus [illegible] nichil scire

[illegible] examinatus [illegible] nobiles [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] frater Nicolaus [illegible]

[illegible]

[illegible] in maximo [illegible]

[illegible]

[illegible] quod [illegible] Antonius [illegible]

[illegible] domini Antonii [illegible]

[illegible] dominus Antonius [illegible]

[illegible] dicebat [illegible] volebat [illegible]

[illegible] ipse Iohannes [illegible]
[illegible] quod fuisset [illegible]
[illegible] ipsorum nobilium [illegible], quibus dominus [illegible]
[illegible] ipse testis credit quod non videbatur sibi honestum quod ipse
[illegible] non poterat honeste. Et [illegible] ipse filius [illegible]
[illegible] quod post fuit, a quibus [illegible] [illegible] per ipsum [illegible]
petita et requisita, habuit in responsis quod [illegible] fuit,
[illegible]
fuit sibi quod [illegible] manumissionis eo modo et forma, [illegible]
manumissio et promissiones [illegible] non alio nec alio modo.
Et sic nos non habuit effectum, quia ipse Iohannes non [illegible]
manumissionem ab ipsis nobilibus. Interrogatus de loco et quibus presentibus
[illegible] [illegible] Antonius [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] Et
quod etiam ipse Iohannes erat [illegible] a longe [illegible] ab ipsis et
[illegible] Interrogatus
de tempore credit quod sunt anni [illegible] vel circa [illegible]
fuerunt, et alias [illegible] in ipso capitulo [illegible] fenestre.

[illegible]

[illegible] filiorum [illegible] vellet [illegible]
[illegible] ipse [illegible] filius [illegible]
[illegible] de bonis [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] octavo capitulo [illegible]
[illegible] in castro [illegible]
[illegible]
[illegible] in castro [illegible]
quo ipse testis videt [illegible]
[illegible] multo [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] per [illegible] quodam terre
[illegible] capitaneum, [illegible]
[illegible] dicebantur [illegible]
[illegible] alium eundem [illegible]
[illegible]
[illegible] capitanei
[illegible] caput [illegible]
[illegible] capitaneus [illegible] capitt
[illegible] quem
[illegible] sibi accepit aliquid [illegible]
[illegible] quod accepit [illegible] ipse [illegible] Item dixit
[illegible] eundem [illegible] quendam
[illegible] quem [illegible]
[illegible] nobilium [illegible]
[illegible] ad officium
[illegible]
[illegible] ad [illegible] ipse rogabat
[illegible]
[illegible] nolebat [illegible]
[illegible] Judigamus quod [illegible]
[illegible] ab ipso [illegible] ab aliis [illegible]
[illegible] Judigamus [illegible]
[illegible] nobilium de [illegible]
[illegible] capitaneus [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] capitaneus [illegible]
[illegible] omnibus [illegible]

[illegible] primum [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] domo [illegible]

[illegible]

[illegible]

1. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] integratio pro [illegible]
[illegible] aliud [illegible] nisi [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] nec [illegible] dicti [illegible]
[illegible]
[illegible] aliud [illegible]
[illegible]

[illegible] et [illegible]
[illegible]
[illegible] poterit fieri nec potest absque licentia
[illegible]

[illegible]
[illegible] tempore quo [illegible]
[illegible] nobilium [illegible] coram [illegible]
[illegible] plurium [illegible]
[illegible] alt [illegible] in aliqua villa
[illegible] ab aliquo [illegible] publico, [illegible]
[illegible] villa [illegible]
[illegible] per viam appellationis [illegible]
[illegible] supplicationem in [illegible]
[illegible] hoc [illegible] in [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Et Nicolaum [illegible] Alemannum [illegible] Et homines ville [illegible], et plures alii nobiles [illegible] non potuerunt [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2

Septimo capitulo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tempore domini [illegible] [illegible] [illegible] plures fuit in [illegible] [illegible] [illegible] fiebant pro tempore in [illegible] [illegible] Clemona, in quibus [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] non potuit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] magistri Johannis [illegible] nobiles [illegible]

[illegible] modulo [illegible] respondit [illegible] in [illegible]

[illegible] modulo [illegible] nobiles [illegible]

[illegible] magistro Johanne [illegible] magister Johannes [illegible]

[illegible]

[illegible] sorte [illegible] clericos [illegible]
[illegible] debere dare ipsi magistro Johanni [illegible]
[illegible] eundem [illegible] ad
[illegible] suo [illegible] ut
[illegible] stricte
[illegible] debere dare dare ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible]
[illegible] interrogatus [illegible]
[illegible] testis [illegible] inter [illegible]
[illegible] respondit quod in [illegible] nomine dicto fratri, Interrogatus
[illegible] tempore respondit quod [illegible] cum [illegible]
[illegible] vel [illegible] tempore

[illegible] dictis capitulis [illegible] modulo non fuit interrogatus de
[illegible]

[illegible] primo secundo [illegible] capitulis [illegible] modulo quantitatis [illegible]
interrogatus respondit [illegible]
[illegible] parlamento

[illegible] interrogat[us]
[illegible]
[illegible] propriam [illegible], et [illegible]
[illegible] commission[e]
[illegible] dicere.

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] propriam sive cum [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] locum [illegible] ~~[illegible]~~ si [illegible]
[illegible] sive [illegible] sub [illegible]
[illegible] Et [illegible] nobiles sive castellanus vellet [illegible]
[illegible] diffinitionem [illegible] in genere
[illegible] in specie, oportet quod talem diffinitionem [illegible] in [illegible]

[illegible] testimonio [illegible]

[illegible]

[illegible] Venetiarum [illegible] anno [illegible]
[illegible]

[illegible] sub regimine dni francisci bembo [illegible] fuit [illegible] celebratum [illegible] parlamentum [illegible]

[illegible]

[illegible] terminatus [illegible] fuit celebratum [illegible]

[illegible] terminatus [illegible] castellan[illegible] nobilis [illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible] primo [illegible] [illegible] p' nō [illegible] recordatur que fuit disputatum in parlamento predicto neque [illegible] recordatur sed nec quod fuit presentatum quia non interfuit ipso parlamento

[illegible] in eo nihil scit, quia postquam dimisit [illegible] [illegible] petiit [illegible] fuit ipse [illegible] parlamento nec scit quod in eo fuit obtentum [illegible] [illegible]

[illegible] sexto testis examinatus [illegible] [illegible] quod recedebat [illegible] in ipso [illegible] [illegible], [illegible] non credit [illegible] [illegible]

[illegible] decimo testis examinatus [illegible] in eo nichil scit quia non interfuit ipsi parlamento

[illegible] undecimo testis examinatus [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] in eo nil aliud scit quam supra deposuit

[illegible] [illegible] testes diligenter examinati [illegible]

et ita dicit se vidisse preteritis temporibus [illegible] in [illegible]

[illegible] septimo capitulo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dicit se numquam fuisse [illegible] nec [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] aliqua diffinitio in parlamento [illegible] ex deliberatione parlamenti
[illegible] [illegible] ex deliberatione parlamenti [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dicit se [illegible] scire.

[illegible] nono capitulo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
respondit et dicit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] scire Respondit quia hoc est publicum et notorium
[illegible] [illegible].

[illegible] decimo capitulo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
respondit et dicit se nichil scire quia [illegible] fuit [illegible]
[illegible] [illegible].

[illegible] ultimo capitulo de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et dicit se aliud nescire quam supius dixit

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

1631

Processus matrimonii, inter ...

3

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

1

[illegible]

Ex parte vestri domini Danielis de Strasoldo [illegible]
[illegible] pro honorabili decano collegiate ecclesie beate [illegible]
[illegible] ac vicario sive vicearchidyacono reverendi patris domini [illegible]
[illegible] de Glemona archidyaconi dicte ecclesie Aquilegensis
in causa sive questione matrimoniali per nobilem iuvenem [illegible]
[illegible] Adam nobilis viri [illegible] Iohannis de Colloreto [illegible]
[illegible] mota et intentata contra honestam dominam Margaretam
filiam [illegible] Antonii notarii de Valuesono. Recepta [illegible]
[illegible]
[illegible] auctoritate [illegible] causis [illegible] ex commissione [illegible]
[illegible]
predictas. Sub [illegible] loco et hora inferius descriptis
[illegible] annotatis

statuo Actorum et Reum [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Antonii de Valuesono dicte Aquilegensis [illegible]
[illegible] domino. [illegible] expositum fuit nobis pro parte nobilis
iuvenis [illegible] Adam [illegible] Iohannis de Colloreto. Quod licet [illegible]
cum eo contraxeris matrimonium per verba legitima de presenti [illegible]
[illegible] cum eo tamquam tuo legitimo [illegible]
[illegible] alteri, cum quo dicis nuper matrimonium
contraxisse adherere in periculum anime tue. Quare tibi
[illegible] distincte [illegible]
[illegible]
[illegible] facto non debeas [illegible] cum quo [illegible]
[illegible] quolibet adherere. [illegible] tenore presentium te

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] burgamento [illegible] dni [illegible]

mona archidiaconi Aquilegien dicte dne margarite [illegible]

[illegible] p Gibellini de Sancto georgino [illegible] et

[illegible]

[illegible] anno [illegible] millesimo quadringentesimo nono, indictione secunda, die lune [illegible]

[illegible] de mane [illegible] hora, actum [illegible] Aquilegien

[illegible] in Capella sancti Johannis baptiste [illegible]

[illegible] venerabili [illegible] Aquilegien [illegible]

p Simone de [illegible], p paulo [illegible] p [illegible]

[illegible]

presbiteri, p Anton [illegible]

notario [illegible] p

Johanne notario de [illegible] testibus et aliis [illegible]

[illegible] [illegible] constituit Thomas [illegible] et

in hac parte [illegible] Thome de

[illegible]

[illegible] in specialibus [illegible] [illegible]

[illegible] ac egregios viros dno [illegible] Nicolao de [illegible]

de Clemona Archidiacono Aquilegien ac daniele de [illegible]

[illegible]

[illegible] p [illegible] [illegible]

[illegible]
[illegible] ... est ita[illegible]
[illegible]
[illegible]
Rachamatum sedis apostolice auctoritate Iudice constitutus in [illegible]
[illegible]
Archidyacono Aquilegensi, ac Daniel de Strasoldo decano colle-
giate ecclesie beate Marie Utinensis Aquilegensis diocesis ... vicario ...
... generali domini Nicolai de Spatimbergo Archidyaconi Aquilegensis
Salutem in domino sempiternam. Ex parte providam Margarite
filie quondam Antonii de [illegible] laice Aquilegensis diocesis
[illegible]
... Fabricio de Colloreto laico eiusdem diocesis per cedulam supplicationis
[illegible]
... ipse Machor asserit matrimonium contraxisse ... tamen
... asserens eam cum alio adherere cum quo dicit se
matrimonium contraxisse ne deberet eum tollere quolibet adhere-
[illegible]
. beret certo die loco et hora ad allegandum et nos osten-
dendum legitimum quare non deberet ipsi Machori adherere
[illegible]
ipsius Margarite [illegible]. Super quo petiit ipsa Margarita
[illegible]
[illegible] litteras in forma debita ... [illegible]
... Nos Thomas ... petitionem ...
... rationibus ... attendentes ...
[illegible]
... de vinculo matrimonii cognoscere ...
[illegible]
[illegible]

Danielem decanum et vicarium seu vicesgerentem prefatos req-
uirimus et monemus vobisque nichilominus et vestrum utrique sub
excommunicationis pena late sententie quam ferimus in hiis scriptis
si contrafeceritis vel alter vestrum contrafecerit incurrere volumus
ipso facto, districte precipimus districtius inhibentes ne
de cetero per vos vel alium seu alios directe vel indirecte
publice vel occulte ad instantiam predicti Nicholai seu
alterius pro eo quod dictam Margaretam ad aliquid contra tenorem
predicti mandati precepti nostri citationis et monitionis procedatis
seu alter vestrum procedat seu aliquam faciatis seu
fieri permittatis novitatem, sed partes ipsas ad nos
et officium nostrum remittatis, paratos prout ad officium nostrum
pertinet eisdem in premissis iustitiam ministrare. Alioquin
contra vos et vestrum quemlibet procedemus prout iuris
fuerit et prout vestram contumaciam videbimus et inobedientiam
promereri. Has autem litteras nostri vicariatus sigilli impres-
sione munitas ad cautelam fecimus registrari, quasque
vobis mittimus presentari, de quarum presentatione relationi
latoris earum seu alteri legitimo documento inde confecto
plenam dabimus fidem. Datum Utini quarta mensis
Julii, millesimoquadringentesimotrigesimonono, Indictione secunda.
Antonius notarius Mathiussii scripsit. Quibus quidem
litteris per supradictos dominos dominum Nicolaum de Spatarinis
Archidiaconum et Danielem eius vicarium seu eius
vicesgerentem receptis visis lectis et diligenter
intellectis prefati domini Nicolaus et Daniel dixerunt
quod ipsis litteris et inhibitionibus eis factis tamquam minus
iustis non obstantibus nolebant et intendebant cognoscere

et audire ipam cam et in sentiebat se grauatos in hoc potissie

quia ipe dns Abbas vicarius Aquilegen mandabat eis

sub pena excomunicationis late sente q non deberent cognosce

de ipa causa, qd facere non poterat neqz pot attento

q ipe dns Archidiaconus est Judex causarum matrimonialium

et etiaz ratione preuentionis, quia ipe inchoauit cogni

tionem ipius cause / Et excepte ipius seu dicti

dni danielis vicarii seu vicesgerentis emanauit

citatio in prefatam dnam margaritam in dictis literis

nomiatam / Et ab ipis lris et inhibitionibus seu

comminationibus et omibus in eis contentis tanqm ut

asserunt minus debite emanatis contra uxoris

formam directis Exponit coram ipis testibus et

me notario subscripto tanqm coram honestis psonis pp absentiam

pdicti dni Ablatis vicarii Aquilegen sentientes se

et iura dicti officii Archidiaconatus indebite grauatos

timentesqz imposterum verisimiliter fortius grauari possi

bilia voce prouocauit et appellauerut ad Sanctissimum

in xpo prem et dnm nrm dnm Eugenium diuina

prudentia papam quartum et eius Sanctam Sedem

Aplicam / petentes Aplos semel, bis et tertio instanter

instantius et instantissime / protestantesqz de Appellando

in scriptis cum ampliori expressione grauaminum

ac etiaz de pena iuris contra prefatum dnm

Abbatem vicarium in spiritualibus inhibentem eis

ne procederent in ipa ca sub pena excomunicationis

late sente nulla prius facta ul precedente monitione

et q pendente hac coz appellacione nichil debeat inovari. Et dicens
— pfati uo dni Johannes de florentia et herasinus de utino
ut asserunt dicte dne Margarete dicunt q
huic appellationi et ptestationibus factis p ipos dnos Nico
laum Archidiaconum et danielem eius vicarium et vices
gerentem minime asentiebant, Eo maxime quia cogtio
ipius cause non spectat ad eos sz ad pfatum dnm
Abbatem vicarium in spualibus et certis puentionis non
debent se impedire ad cognoscendum de ipa causa, quia
ipa dna Margareta hiuis lrs citatorys ipius dni
danielis vicarii Archidiaconi pfati huit recursum ad mag
ficum dnm laurentium donato locutenentem prie q
duxit nelle gerere vices dni vicarii in spal spualibus
eunc absentis a tca usm quousqz inhibuit ipis dno
Nicolao et danieli q non impedire debeant se de cogtioe
ipius cause, Et q ipse dns Abbas vicarius pfatus
inhibendo eis sub pena excomunicationis late snie q non
cognoscant de ipa ca, sz remittat eam ad officium
suum non incurrerit aliquam penam iuxto quia ad
ipm tamqz superiorem spectat cognoscere de ipa ca.

Dictis die et loco, pntibus antedicto dno Antonio de Colloreto
p henrico, p p simone de pertignio p paule quoda;
p Nicolussy p Zanni del torso de utino, magro bnive
nuto de utino gramatice pfessore, p Antonio notario
Mathiussy, p Johanne notario filio magri Jacobi de fagania
p Johane notario de louaria testibus et alys plurib
Coram venerabilibus, et egregys viris dnis Nicolao
de Spatarinis Archidiacono Aquilegen et daniele de

Strasoldo decano Utinensi eius vicario et vicesgerente ibidem pro tribu
nali sedentibus. Comparuit egregius decretorum doctor dominus
Antonius de Belgrado procurator et procuratorio nomine Nobilis
Juvenis ser Marchoreis quondam ser Johannis de Colorcto
Utini habitantis, Ad cuius domini Antonii dicto nomine instantia
ego notarius subscriptus ad docendum et fidem faciendum
de dicto mandato produxi de notis meis fideliter notam mandati
dicti ser Marchoreis facti in personam predicti domini Antonii
et ser Francisci fratris dicti ser Marchoreis specifice ad hanc
causam et omnes alias ipsius ser Marchoreis causas, post
que ipse dominus Antonius dicto nomine agendo accusavit
contumaciam honeste domine Margarete filie quondam
ser Antonii de Valvesono citate ad hanc diem et horam
ad instantiam predicti ser Marchoreis suo competenti et petiit
eam contumacem pronuntiari et procedi contra eam iuris formam
servatis et in eius contumacia exhibuit ac presentavit quandam
petitionem seu querelam infrascripti tenoris / Ex adverso
autem comparuerunt egregii iuris doctores domini Johannes
de Florentia et dominus Herasmus de Utino tamquam procuratores
procuratorio nomine predicte domine Margarete ex altera sedentes
et defendentes de quorum mandato in eorum personam facto
docuit et fidem fecit ser Antonius notarius Marchussii
teste cancellario Et dicto nomine protestando dixerunt
quod ipsi non comparebant coram ipsis dominis Nicolao et
Daniele tamquam coram eorum iudicibus competentibus, nec
per hanc eorum comparitionem preiudicare intendebant alicui
eorum iuri, cum ipsi non sint iudices competentes
ad cognoscendum de ipsa causa matrimoniali et

vigore lrãr inhibitiois et phibitiois hodie eis fact p Rdũs dñz
Stomam Abbatem Sextin vicarium in spualibs Eccle Aquilegien
non possint nec debeant se impedire ad cognoscendum de
ipsa causa / Quarum lrãr vigore nõ ɔsentiebant neqz
ɔsensunt alicui comparitioi et pductioni fact p ipm dñz
Antonius de Belgrado pdicto noie / ptestantes de nullitate
pcessus coram eis facti et fiendi / Et ipi peterent copiã
pdictor mandati / et petitiois seu qrele supius pduct /
pmissa semp ptestatione q non ɔsentiebant in eos tanqz
in Judices competentes ad cognitionez dicte cause . pfati
vo dni Nicolaus et daniel ipis dnis Juliano et domino
herasmo / ac ipi dno Antonio eo noie replicante non
ɔsentire ptestationibz eor / et petenti etiaz copiam dicti
mandati decreverunt et fieri mandavit copiaz pdictor
hinc inde terminentes ipis ptibus terminuz ad opponendum
quicqd volunt / et videndum dicte petitioi ad dnz in iure
pxim hora et loco pdictis . Quibs monitioi et termini
assignationi ipi dni Julianus et herasmus nõ ɔsensunt
dicentes q non erant Judices ɔpetentes Sz dns
Abbas Sextin pdictus Vicarius Eccle Aquilegien est
eor iudex competens ad quem peterent se remitti debere

Anno Natis pximi millo et Indictione / die martis septima dicti
mensis July / Actum Utini in supto loco / pntibus
supto dno Antonio de Colorcto decano Aquilegien
Nobili viro s Gaspare quodam s Conradi de Cer-
gneo Utini habitante s Bertrando filio quodam s Johis
de Susana testibz et aliis pluribz . Ibiqz supptus dns
daniel de Strasoldo Vicarius seu vicegerens supti

dni Nicolai de Spatarinis Archidiaconi Aquilegen, Non valens ut ibidem assistit interesse termino suprascripto partibus assignato ad opponendum mandatis et petitioni predictis, ac eidem rendendum, alijs negotijs occupatus, et proprie quia eum opportet equitare pro rectam Utini ad videndum etiam difficiam terminum predictum cadentem hora tertiarum, pro officio suo posuit, et prorogavit in eodem statu et gradu ad diem crastinam predictam post vesperas immediate

Die mercurij octava dicti mensis July hora vigesima Actum Utini in suprascripto loco presentibus venerabilibus viris dnis Antonio de Colorato decano Aquilegen, Jacobo Francisci, ac Xpoforo de Susanis de Utino Canonicis Collegiate Ecclesie Utinensis discretisque viris ser Antonio notario Mathussij, ser Melchiore notario de Belgrado filio ser Nicolai de Belgrado ser Johanne notario filio magistri Jacobi de Fagonea omnibus Utini habitantibus testibus adhibitis ad hec, et alijs pluribus. Comparuit coram suprascripto dno Daniele de Strassoldo Vicearchidiacono Aquilegen ibidem pro tribunali sedente, antefatus dnus Antonius de Belgrado procurio nomine predicti ser Nicolai dicens opponens ad presentes diem et horam fuisse statutum terminum antefatis dno Juliano de Florentia et dno Herasmo de Utino ad rendendum petitioni sue suprascripte producte, Quare instetit quod deberent rendere. Et ex adverso autem prefati dni Julianus et dnus Herasmus procuratorio nomine antedicti dni Margarite dixerunt quod ipsi alio oretenus fecerant etiam exceptiones super declinatoria iudicij et incompetentia Judicis Quibus inherentes adhuc et

6

ab eis nō recedentes protestati fuerūt q̄ non competebant neq̄
competit intendebant coram ipo dno daniele quia non
erat iudex competens ad cognoscendum de ipā causa
et q̄ sup hac declinatoria iudicij interposuerant certam
appellationē oretenus et in scriptis ad iudicem ad quem
quam appellationē prosequi intendebat protestando de nullitate
processus et q̄ nullus actus factus coram ipo dno daniele
sit n̄ eē debeat in preiudicium ptis sue Et ad declara-
tionem Exceptionum suarū alias oretenus factarū produxerunt
in scriptis exceptiones inferius annotatas, Quibus visis
et lectis p̄ me notm̄ de mand.to pdicti dni danielis / Et
p̄ ipm̄ dnm̄ danielem plene intellectis quia in eis cavet
ipm̄ dnm̄ danielē fore et eē allegatum suspectum p̄ ambos
dnos Johannē et herasmum pdictis nominibus dixit q̄ contētur
ipi procuratores elligerent unū iudicem quē vellent eis
gratum q̄ ipe delegaret eē cam̄ ipam vice et nomine
pdicti dni Archidiaconi Et demum ipis procuratoribus
[illegible] ad hoc acquiescentibus et consentientibus pfatus dnus daniel
cam̄ ipam cum omnibus dependentibus emergentibus et ad eam
pertinentibus delegavit et delegandam duxit venerabili
viro dno leonardo de fontanellis Canonico Aquilegen
et tm̄ pntialr̄ residenti ibidem p̄ ipos procuratores ellecto
et assumpto / Ita tm̄ q̄ pfatus dnus leonardus causam
ipam et quecumq̄ acta in ea fienda audire debeat
et cognoscere et demum cam̄ ipam in diffinitiva concludendam
et decidendam comitte debeat consilio sapientis ipis ptibus
nō suspecti / Et transferens comisit ipe dnus daniel
in dictum dnm̄ leonardum delegatum omnes vices
suas donec eas ad se duxit revocandas.,

Tenor aut Exceptiou͂ vos p anditos dn͂m Johannẽ et dnm Leonardum pducta℞ sequit et talis est

Coram vobis Ven͂li viro dno daniele decano Utinen et vicario ut asseritur Archidiaconi Aquilegien p parte dne margarete uxoris Antonij filij q. s Odorici s hectoris de Utino ptestatur primo q p hanc compitioe non intendit recedere dicta dna et eius maritus p suo iure et interesse a pdicta declinatoria alias inposita et ab appellatioe inde secuta / s in ea psiste intendit et petit p vos no esse pcedendu ad ulteriora / Et insuper pdicta no obstarent dicit p pte eorundem Jugalium / q cum suportatione et pace vra in hac ca non debetis nec potestis pcedere / cum eisdem Jugalibus sitis suspecti in hac causa et maxie ppter fauores p vos impensos pti aduerse in ipsulendo fauendo eidem / Item quia Antonius ualde ptis aduse ei sit petit dictam cam alteri comitti / qui no sit ei suspectus alicui ptium / et hoc dicit et allegat p pte dictor Jugalium et maxime dicte dne margarete et dicti Antonij mariti sui compentis p suo iure et interesse

Die Jouis nona dicti mensis Julij hora tercia et loco suprascripto ptntibus antescripto dno Antonio de Colorito et discreto viris s Antonio notario mathiussij / s Jacobo notario ... de Utino et s Johane notario de louaria testibus et alijs plurib. Ibique constitutis coram antescripto dno daniele vicario sedente pro tribunali ... Constitutus dnus daniel dixit et retulit q Venerabilis vir dnus leonardus de fontanellis Canonicus Aquilegien cum ipe dnus daniel tanquam vicearchidiaconus Constitutus s

voluntate procuratorum pdictorum heri delegauerat hanc causam hodie
dixit sibi q nolebat se impedire de ipa causa qd exinunt
ipse eius signa significabat et sic significauit et statim
de ipsorum procuratorum velle consensu decreuit et mandauit
michi notario q scribere debeam unam lram Rdo dno Nico
lao de Spateriis de Glemona Archidiacono Aquilegen
q dignetur venire vrinum ad audiendum ipam causam
de voluntate ipsorum procuratorum ibidem electo et assumpto.

Tenor vero lre directe pfato dno Nicolao sequitur ut infra videlicet
A tergo primo hec Venerando viro dno Nicolao de Spata
riis de Glemona Archidiacono Aquilegen

Venerande pater post salutem. Noueritis q in causa matrimo
niali que vertitur inter Nobilem Juuenem Marhorem de
Colorcto ex una, et dnam Margaretam de Valuesono ex
altera post compromissionem coram vobis p ipas partes
factam pazz seu nichil hactenus factum est ex de
ductis p parte ipius dne Margarete que allegauit
me in causa suspectum. Et ad euitandum omnem suspicionem
fui contentus delegare causam ipam dno Leonardo de Fontanellis
Canonico Aquilegen hic personaliter residenti, et de voluntate
ambarum partium procuratorum assumpto, qui tandem causam
ipam audire recusauit, post cuius dni Leonardi
recusationem dicte partes conuenerunt et contentauit q
Reverentia vestra ipam causam audire debeat, instantes
q sup his vobis scriberem. Quare eandem p. vram
aduisandam duxi ut dignetur et velit huc accedere
ad cognoscendum et decidendum audiendum causam ipam

ne ptes ipe ulteri fatigent. Sciente qd datus est terminus
ad compendium in ipa causa coram vobis p die lune nunc
proxime futura hora tercia. Valete, dat. Utini die
nona mensis July, ~~millesimo~~ anno iiij^c lxxxviij.

Vester quicqd est Daniel de Strasoldo
decanus Utinen.

[illegible] + X Xpi nomine Amen. Presentibus sit acta gesta et actitata in
[illegible]
[illegible] plebano [illegible] Archidiacono Aquilegien
[illegible] per me Johannem nota quondam magri
[illegible] de anno supradicto ac p Johannem
[illegible] de Louaria de Pistanna dicte dne [illegible]
[illegible]
dni Archidiaconi [illegible] et requisitione partium
[illegible] sub millesimo indictione die et loco infrascript
[illegible]

Dictis millesimo et indictione die lune tredecima dicti mensis July
Actum Utini in Capella sancti Johannis baptiste supradicta presentibus
venerabilibus viris dno Galeotto de Bardonibus ac dno
Xpoforo de Susana de Utino Canonicis Eccl. Utinen
Nobili viro s. Federico de Valentinis et prudente viro
magistro Benevenuto gramatice pfessore, Antonio
rubeo familiare dni Caroli de la turre testibus et
alijs pluribus. Coram Rdo patre dno Nicolao

de Spataxinis de Clemona / Archidiacono Aquilegien ibidem ad
Jus reddendum pro tribunali sedente Comparentibus suprascripto
dno Antonio de Belgrado procuratore procuratorio nomine andree
ser machorii ibidem legitimati per prefatum dnm Nicolaum
vigore mandati alias per me notarium producti ex una agente
et petente / ac dno Juliano de florentia et dno herasmo
procuratoribus predicte dne Margarete / etiam legitimatis virtute
mandati alias producti per ser Antonium notarium Mathiussii
de Utino ex altera se defendentibus / in fine per terminum hodiernum
pro cuius satisfactione prefatus dnus Antonius de belgrado
dicto nomine reproduxit libellum alias productum coram
suprascripto dno Daniele vice Archidiacono # Cui intendendo prefati
dni Julianus et herasmus quibus supra nominibus dixerunt
narrata prout narrantur in eo non esse vera et petita prout
petuntur fieri non debere animo litem contestandi / Et dnus
Antonius eo nomine replicavit oppositum dicens narra
ta prout narrantur in dicto suo libello vera esse et petita
prout petuntur fieri debere etiam animo litem contestandi
Qua lite sic legitime contestata prefatus dnus Archidiaconus
ipsos dnos Julianum et herasmum instante ad hoc
dicto dno Antonio admonuit ad videndum producere
positiones suas ad diem crastinam hora et loco
predictis / postque instante andrea dno Antonio et
dicente quod Nobilis ser Gibelinus, qui habet in sequestro
penes se suprascriptam dnam Margaretam / recusat eam
amplius tenere in domo sua Idem prefatus dnus Archi
diaconus providit de alia persona ydonea que ipsam

Coram suprascripto dno Nicolao Archidiacono tenoris infrascripti

teneat in domo et penes se. Prefatus dominus Archidiaconus
ipsos partes admonuit quod die crastina hora predicta in
scriptis dare debeant personas confidentes ut possit providere
penes quem ipsa domina Margareta stare et deponi debeat
usque ad iuris cognitionem

Tenor autem libelli ut supra predictum dominum Antonium de Belgrado
dicto nomine producti sequitur et talis est

Coram vobis Reverendo in Christo patre et domino domino Nicolao
de Spatarinis de Glemona Archidiacono Aquilegensi
Comparet vir Nobilis ser Mathias quondam ser Johannis
de Coloreto et conqueritur de Margareta filia quondam
ser Antonii notarii de Valvesono Quod licet alias prefata
Margareta consensit in ipsum ser Mathiam tanquam in sponsum
et maritum per verba legitima ad matrimonium contrahendum
Et in eadem voluntate perseveravit per annos plures
ipsa tamen sepius requisita recusat eum maritali
affectione tractare coniugalesque affectus exhibere et
cum quodam Antonio quondam ser Odorici ser Hectoris
dicitur matrimonium in iniuriam contraxisse cum de iure
non posset / Quare petit idem ser Mathias inter
eum et prefatam Margaretam matrimonium esse et
fuisse legitimum sententialiter declarari Et matrimonium
quod cum prefato Antonio dicitur contraxisse sicut de facto
contraxit cassari et irritari cassum et irritum nuntiari
Eandemque Margaretam condemnari ut ipsum ser Mathiam
maritali affectione tractet et in suum legitimum
maritum recipiat et eam ad premissa cogendam

fore decerni et per nos rogari debere / Non astringens se ad
probationem superflue narratorum / Salvo iure addendi etc. /
ac petens procedi simpliciter et de plano prout potest et debet
de iure et petit etiam expensas factas et de fiendis
protestatur.

Antedictis millesimo et indictione, die martis quartodecimo dicti
mensis July hora tertiarum in loco suprascripto / presentibus venerabilibus
viris dominis presbytero petro quondam magistri Jacometti
sartoris presbytero francisco Vaglotti presbytero Nicolao de
Cerseto / presbytero michaele omnibus officiantibus in Ecclesia
maiori Utini discretis viris ser petro ~~notario~~ notario
filio magistri Johannis fisici de fabriano et hyeronimo
[illegible] de Sancto daniele Utini habitantibus testibus et aliis
pluribus. Coram suprascripto domino Nicolao Archidiacono
ut supra sedenti Comparentibus antedicto domino Antonio
de belgrado quo supra nomine ex una agente / et predicto
domino Juliano de florentia / et domino herasmo dictis nominibus
ex altera se tuentibus In sive pro termino hodierno Cum
satisfaciendo idem dominus Antonius de belgrado eo nomine
produxerit positiones suas sub scripti tenoris et sacramentum
partis sue, Instans quod prefatus dominus Archidiaconus
ex officio suo debeat recipere sacramentum ab ipsis
partibus et interrogationes ac rensiones fundatas per
ipsam dominam Margaretam dictis positionibus prefati
vero domini Julianus et herasmus petierunt sibi dari
et decerni copiam dictarum positionum dicentes quod ipsa
domina Margareta non debet ipsis positionibus respondere

p sacramentum sola/ß remoto eius aduocato eo quia ipsa est Juuenis, et facilit possit capi in verbis, Supradictus vero dominus Archidiaconus dixit et declarauit velle videre ipsas positiones utrum sint captiose et tales quibus ipsa domina Margaretta possit rendere p sacramentum semoto procuratore et aduocato, et ad audiendum eius declarationem sup hoc, admonuit ipsos procuratores ad compendium post vesperas coram ipso Et successiue prefati domini Juliannus et Herasmus nomine quo dicto produxerunt p sacramentum partis sue certas eorum positiones subscriptas tenoris instantes ac petentes prodi in ipsos per et quemadmodum prodetur in positionibus productis per ...dictum dominum Antonium dicto nomine Super quibus prefatus dominus Archidiaconus admonuit ipsas partes ad audiendum eius deliberationem hora et loco quibus dictis supra.

Tenor vero positionum ... p ... dictum dominum Antonium de Belgrado dicto nomine productarum sequitur et talis est.

Coram vobis ... Nobilis p Matheus quondam p Johannis de Colorato in questione ... mota ... Margarretam filiam quondam p. Antonii de Valuason occasione matrimonii ... inter eos ... facit et exhibet p sacramentum positiones infrascriptas, Quibus petit eam compelli ad rendendum p sacramentum ... si negate fuerint intendit illas probare p suos articulos, quos probare intendit non astringens se ad probationem superfluam, Saluo iure addendi etc.

i Quod dato convenientibus in unum et congregatis prefato ser Mathore
cum nonnullis suis attinentibus ex una, ac prefata
Margareta etiam cum suis attinentibus, presertim domina
~~Lorentia~~ Lorença eiusdem Margarete sorore ex alia
partibus, et quampluribus nobilibus et egregiis personis
in Castro Coloreti in domo Nobilium virorum ser
Florini et ser Jacobi fratrum de eodem loco causa matrimonii
contrahendi inter ipsos ser Mathorem et dictam Margaretam,
prefata Margareta ibidem presens et instructa et interrogata
per personam intermediam utrum consentiret et acceptaret
eundem ser Mathorem hic in suum sponsum et maritum
secundum precepta Romane Curie Ecclesie et consuetudines
patrie Foriiulii, respondit quod sic et sic fuit contenta. Et
vicecersa ipse ser Mathor interrogatus utrum acceptaret
eam et consentiret tamquam in sponsam et uxorem respondit
quod sic.

ii Item quod post predicta et in continenti delato prius iuramento
utrique eorum videlicet tam ipsi ser Mathori quam ipsi domine
Margarete per dominum presbiterum Lazarum officiantem
in Coloreto utrique ipsorum iuraverunt ad sancta dei
Evangelia tactis scripturis premissa quod promiserant
rata et grata tenere et observare et adimplere, et
non contravenire nec dissentire.

iii Item quod prefata Margareta tempore dicte promissionis erat
et fuit contenta et bene intelligens quid faceret et optime
discretionis, et ad dictum actum matrimonii venit
sua sponte et alacri et hillari vultu.

iiij Item quod post conditum prefata Margareta stetit et habitavit in eadem domo in qua etiam cohabitabat dictus ser Marchor per certum tempus habendo tenendo et reputando ipsum ser Marchorem tanquam maritum suum et ita eum appellando et se gerendo pro uxore sua et ipsum libenter videndo et amando tanquam maritum.

v Item quod dictus contractus initus fuit iam sunt anni duo salvo paulo pluri vel pauciori.

vj Item quod prefata Margareta stetit et perseveravit in eadem voluntate per plura tempora.

vij Item quod prefata Margareta a modico tempore citra videlicet a minori tempore duorum mensium de facto fuit seducta ad contrahendum cum quodam Antonio filio quondam ser Odorici ser Hettonis.

viij Item quod nonnulli attinentes dicti Antonii tempore noctis iverunt ad locum Valuesoni cum certis famulis et intromittentes unum vel plures ad domum in qua ipsa Margareta morabatur facto signo prius dato ipsi ipsam Margaretam seduxerunt et clandestine eam duxerunt Veronam.

viiij Item quod ipsa Margareta fuit inducta cum multis verbis et cum magno studio ad consentiendum quod alteri nuptui traderetur quia bene sciebat se prius alteri videlicet ipsi ser Marchori desponsatam.

x Item quod attinentes ipsius Margarete saepe et saepius et presertim ser Benevenutus de Culmerio et ser Franceschinus

de portugruar a morā tempore duoꝝ mensiū et ante pol
rebant ipsam Margaretam dare traducentes et ut traduceret
ad domum dicti ser Mathorei tamquam sui mariti.

vi Item quod de omnibus et singulis est publica vox et fama.

Tenor autem positionum ut supra pro parte dicte dne Margarete et Antonij
filij olim ser Odorici ser hectoris productaꝝ sequitur et talis est

Coram vobis Venerabili viro dno Nicolao de Spilimbergo
Archidiacono Sancte Ecclesie Aquilegien in hac parte et partibus
suis et iurisdictionem habente pro parte honeste honeste dne
Margarete filie q. ser Antonij de Valuesono in causa
et differentia quam habet et habere intendit cum Nobili
ser Juuene ser Mathoreo de Colorato producuntur infrascripte
positiones ac etiam pro suo interesse producuntur pro parte
discreti Juuenis Antonij filij quondam ser Odorici ser hectoris
qui a mariti legitimi / Quibus petit respondere per sacramentum
primo ser Mathoreus semoto aduocato et procuratore / Quas
si negabit inducit et producit in vim articuloꝝ
quos probare intendit legitime.

i Et primo quod inter ipsum Antonium et ipsam dnam Margaretam
contractum fuit et est verum et legitimum matrimonium
per verba de presenti ut patet per publicum instrumentum
scriptum et notatum per manum publici auctentici notarij.

ii Item quod post dictum matrimonium sic contractum dictus
Antonius eius maritus ipsam traduxit ad domum
propriam simulque cohitauit et cum ipsa ut cum vxore

sua matrimonium per carnalem copulam consumavit et ipsam
tractavit in mensa et in lecto ut legitimam uxorem
Et viceversa ipsa domina Margareta tenuit tractavit
ipsum Antonium ut virum et legitimum suum maritum.

iij Item quod predictum matrimonium contractum fuit non vi, non dolo
sed pure et libere

iiij Item quod dictum matrimonium antequam concluderetur fuit tractatum
inter ipsam Margaretam et ipsum Antonium per plura et
plura tempora deliberate et consulte per mediatores
videlicet per dominam Ursulam et alios et tractato diligenti
tractatu ad invicem dictum matrimonium ~~contraxerunt~~ contraxerunt.

v Item quod fuit et est absque quod dicta Margareta matrimonium
contraxerit cum dicto domino Mathore de Coloreto / et si aliqua
verba et aliqua promissio fuerunt habita inter eandem
et ipsum dominum Mathorem, fuerunt dicta et facta tempore
quo ipsa erat etatis annorum octo vel circa non apta
ad matrimonium contrahendum

vj Item quod per vim et violentiam contra ipsius liberam voluntatem
suam dicta Margareta consensit in dictum dominum Mathorem

vij Item quod dicta domina Margareta statim antequam perveniret ad
etatem legitimam aptam ad matrimonium contrahendum
et postea reclamavit et dixit quod ipsum Mathorem nolebat
aliquo modo in maritum et virum suum.

viij Item quod fuit et est absque eo quod facto aut verbo postquam
dicta Margareta pervenit ad etatem legitimam aliquem
consensum prestiterit per se aut per interpositam personam.

p quem comphendi posset ipam quovis modo consensisse
seu approbasse dictum Machorem s3 potius contrarie reclamavit.

viiij Item quod ante et post per annos tres et ultra fuit absque eo quod
dictus ser Machor haberet seu habere potuisset quecionem
seu accessum ad ipam Margaretam et dictum tempus
ipam non vidit nec adinvicem quovis modo usati fuerunt.

x Item quod immediate postquam ad etatem pervenit dum interrogaretur
an vellet dictum ser Machorem in maritum sumere
et acceptare personam huius eiusdem quod nullo modo
ipum volebat, s3 cum alio intendebat matrimonium
contrahere et hoc ideo quia inducta fuit per vim dicto
tempore pueralis etatis ad consentiendum in ipm ser
Machorem.

xi Item quod de his fuit et est publica vox et fama per omnes
cognoscentes dictas partes.

Die decimo nono mensis Iulii inter vigesimam et vigesimam primam
horas presentibus venerabilibus viris dno Jacobo Fran.
Canonico Utinen., presbitero Nicolao de Cersito officiante
in dicta Ecclesia maiori Utini, discretisque viris ser Johanne
notario de Nimis, et Antonio rubeo familiare dni
Iacobi de la Turre testibus et aliis pluribus in curia.
Coram prelibato dno Nicolao Archidiacono ut s.
sedente. Comparentibus antefato dno Antonio de Bel
grado quo supra nomine ex una, et prefatis dno
Juliano et dno Herasmo nomine predicto ex altera
in termino hodierno, dictisque partibus instantibus

i declaratione p̄fati dn̄i Archidiaconi sup̄ admissione positionu
suar̄ sup̄ius p̄ductar̄ p̄ eum fienda · p̄fatus dn̄s Archi
diaconus visis ut ibidem asserit positionibȝ auditis
et plene discussis et intellectis qua repit eas nō captiosas
ſ p̄tinētes ad hanc cām et admissibiles p̄nutiavit
eas admittendas eē et admitti debē et sic eas admisit
declaravitqȝ ac mandavit eas scribi et registrari in actis
dicte cause / salvo semp̄ iure impugnādi et nō admit
tendar̄ nōtrum infuturū appareret aliquā ipsar̄ positionū
fuisse et esse captiosam / Insup̄ declaravit q̄ p̄tes ip̄e
p̄ncipales vz · dictus ser Marhor ac dn̄a Margareta
positiones suas p̄ductas ponant cor̄ Juramento
et rndeant ipis et eas facito etiam p̄ sacramentum
tamq̄ melius informati et instructi de p̄tentis in
ipis positionibȝ quos p̄ncipales idem dn̄s Archi
diaconus p̄sonalit̄ declaravit interrogare velle / p̄tentas
ex nunc q̄ p̄fati p̄curatores possint interesse interrogationi
et responsionibȝ fiendis p̄ ipōs p̄ncipales. Ita tamen
q̄ motu signo vel actu aliquo nec v̄bo h̄eant
ipōs p̄ncipales interrogare instruere vel monere
ad rndendum ipis positionibȝ . Demum vero
ip̄e dn̄s Archidiaconus ipōs p̄curatores admonuit
ad rndendum utrum sit sufficient̄ rnsum ipis
positionibȝ ad diem crastinam hora et loco p̄dictis.

Die mercurij quintadecima mensis July p̄dicti / Actum Utini in burgo
Aquilegie sup̄ sala domus habitationis dn̄i danielis de
Strasoldo decani Aquilegen̄ et Utinen̄ / p̄ntibȝ dn̄o p̄nzano

filio Nobilis ser Johannis de Strasoldo Canonico utinen. Nobili viro ser Georgio quondam Nobilis ser Federici de Melso Georgio quondam henrici de augusta Alemanno, et petro familiari suprascripti domini danielis testibus adhibitis ad hec vocatis. Ibique constituti Nobiles Juvenis ser Mathor et ser Johannes de Colorcto delato sibi debito sacramento per suprascriptum dominum Nicolaum Archidiaconum Juravit corporaliter ad Sancta dei euangelia manutactis scripturis certas positiones formatas per dominum Antonium de Belgrado procuratorem suum contra suprascriptam dominam Margaretam veras esse, et credere eas probare posse lectis tamen sibi prius per me notarium dictis positionibus, et per eum ut asserit plene intellectis.

Die suprascripti. Actum utini in viridario nobilis viri ser Cibilini de Sauorgnano, presentibus ibidem Nobili viro ser Cibilino filio spectabilis militis domini Tristani de Sauorgnano, et providis viris Jacobo Simeonis, ac Jacobo filio magistri ... ambobus de villa Cimiti testibus ad infrascripta habitis vocatis. Ibique honesta Juvenis domina Margareta filia quondam ser Antonii de Valusono delato sibi per me Johannem notarium de mandato suprascripti domini Archidiaconi debito sacramento Juravit corporaliter ad Sancta dei Euangelia manutactis scripturis positiones formatas per dominum dominum Julianum de Florentia et dominum Herasmum de utino procuratores suos superius productas contra prefatum ser Mathorem easdem veras esse et eas probare posse lectis sibi et plene declaratis

dictis positionibus; et insuper respondere veritatem positionibus dicti ser Mathorei, eam formatis super eius productis secundum scientiam et conscientiam suam. Et successive lectis eidem predictis positionibus eiusdem ser Mathorei et per prefatum dominum Archidiaconum plene declaratis ipsa domina Margareta respondit eis et cuilibet ipsarum ut inferius in fine cuiuslibet ipsarum continetur.

Honesta domina Margareta quondam ser Antonii notarii de Valursono interrogata per suprascriptum dominum Archidiaconum super prima positione dicti ser Mathorei respondit quod convenerunt idem ser Mathorus et nonnulli affines sui communiter. Et ipsa domina Margareta una cum domina Laurentia sorore sua tantum, nullis existentibus ibidem affinibus suis. Et quod ipsa interrogata per ser Franciscum fratrem ipsius ser Mathorei si consentiebat in ipsum ser Mathorem numquam respondit nec fuit contenta, et quod quasi violenter inde ducta fuit per dictum ser Franciscum et dominam Laurentiam eius sororem in quadam stupa domus dictorum ser Florini et fratris ipsa plorante et non consentiente.

Ad secundam respondit quod credit quod iuravit ex suasione dicti ser Francisci qui suadebat sibi quod iuraret quia non erat malum.

Ad tertiam non credit quia erat tunc puella valde iuvenis et non intelligebat predicta, nec habebat discretionem ad talia cognoscendum.

Ad quartam credit quod postea habitavit per octo dies in dicta domo, cetera non credit

Ad quintam non credit ymo erunt bene quatuor anni isto tempore
vindimiarum

Ad sextam non credit

Ad septimam Respondit quod domina Ursula Amita sua pluries
dixerat sibi si volebat pro marito eius primum maritum
quod debet sibi dicere, et quod non impediebat eam, et quod ipsa
credit quod ipsa sicut alios noluerat eum, sic etiam nunc
nolebat ipsum, et aliter non credit.

Ad octavam credit quod venerunt valuasores prout ponitur
articulatis dicti Antonii nuo bene quinque in crepusculo
diei cum quibus ipsa occulte sed tamen voluntarie
venit Utinum, et fuit desponsata in valuasoribus
in quodam orto per ipsum ser Antonium

Ad nonam, credit ut ad septimam credit

Ad decimam quia ignorat non credit.

Ad ultimam de creditis credit de non creditis non credit

Die nonum proximi antescripta Actum Utini super sala domus
habitationis domini Danielis de Strassoldo decani Utinensis
presentibus ibidem discretis viris domino presbytero Stephano
de Cruce de Aurmone mansionario sive scolastico
~~Ecclesie~~ Ecclesie sancte marie maioris de Utino et magistro
philippo pellipario quondam .. de Civitateaustrie
Utini habitante, et petro de Alamania familiare
suprascripti domini danielis testibus adhibitis ad hec
vocatis .... constitutus Nobilis Juvenis ser
marchor quondam ser Johannis de Colorneto delato
sibi debito sacramento per me Johannem notarium subscriptum

[illegible]

de mandato p(re)fate d(omi)ni Archidiaconi ibidem p(rese)ntis Juravit
corporalit(er) ad Sancta dei evangelia manutacta scripturis
puram dicere v(er)itatem positionib(us) suprascriptis d(omi)ne Mar
garite contra eum supra formatis et productis s(e)c(un)d(u)m
scientiam et conscientiam suam omni dolo et cavillatione
remotis. Et successive lectis sibi dictis positionib(us)
et p(er) ipsum d(omi)num Archidyaconum plene declaratis.
idem s(er) Marchor r(espo)ndit ut p(ate)t in fine cap(itulorum) et
hic inferius s(equi)t(u)r

Nobilis s(er) Marchor quondam s(er) Johannis de Colorato Ad p(ri)mam
positionem r(espo)ndit q(uod) audivit dici dictum matrimoniu(m)
fuisse factum q(uo)d t(ame)n credit fieri no(n) potuisse.

Ad s(ecun)dam credit q(uod) ip(s)e Antonius traduxit ad domu(m) suam
ip(s)am Margaritam Q(uod) aut(em) (con)sumavit matrimoniu(m)
p(er) carnalem copulam scienter no(n) credit.

Ad t(er)tiam no(n) credit i(mm)o s(ci)t fuit (con)tractum et fuit (con)tractum
dolose et cum fraude.

Ad quartam quia ignorat non credit

Ad quintam credit ut p(ate)t in instrume(n)to sup(er) hoc (con)fecto s(equi)t(u)r;
Cuius aut(em) etatis fuerat tu(n)c ip(s)a Margarita ignorat
et alit(er) no(n) credit

Ad sextam non credit, Ad septimam ignorat et no(n) c(re)dit

Ad octavam ignorat et no(n) credit

Ad nona(m) credit eo q(uod) no(n) putabat e(ss)e necesse nec videbat
sibi expedire

Ad decimam non credit s(ed) b(e)n(e) credit q(uod) nu(n)c fuerit inducta

Ad ultimam de creditis credit de no(n) creditis no(n) credit.

Antedictis [anno] millesimo indictione et die hora vigesima
Actum Utini in Capella Sancti Johannis baptiste suprascripta
presentibus ibidem discretis viris presbitero petro quondam
Jacometti Storis de Utino presbitero ventura q.
de Sancto Adurato presbitero Jacobo de budrio omnibus
hic officiantibus in dicta Ecclesia maiori Utini ser
Johanne notario quondam Antonii de Aurinis Utini habitatore
et ser Jacobino quondam ser Nicolai del torso de Utino
testibus et aliis pluribus Coram suprascripto domino Nicolao
Archidiacono Aquilegiensi ad iura reddendum ut supra sedente
Comparentibus suprascripto domino Antonio de belgrado nomine
quo supra ex una et dicto domino Juliano de florentia
ac domino herasmo eo nomine ex altera in termino hodierno
in quo partibus ipsis ad hoc instantibus lectis ibidem
exceptionibus factis per suprascriptam dominam margaretam positionibus
auditis per mathorem ac exceptionibus factis per ipsum ser
mathorem in positionibus productis domine margarete suprascriptus
dominus Archidiaconus pronuntiavit ipsis positionibus
ambarum partium productarum fuisse et esse sufficienter
responsum Et deinde instantibus ipsis partibus
quod suprascriptus dominus Archidiaconus examinet et audiat
testes per ipsas partes in causa producendos vocatum
me Johannem notarium suprascriptum ac ser Johannem notarium de
lovaria collegam ad scribendum in predicta causa
dato et deputato suprascriptus dominus declaravit nulli
intrisse examinationem testium hinc inde per ipsas partes
producendorum commisit quod michi Johanni predicto ac ser

Johanni noto de louaria Collega meo delatione sacramenti et descriptione testium per ipsas partes producendorum et notandorum etiam ipsis partibus absentibus premissa nichilominus per dictos dominum Julianum et Herasmum protestatione quod eis dicto nomine sit saluum et reservatum ius opponendi tam contra dicta et attestationes testium producendorum per ipsum dominum Antonium dicto nomine quam contra eorum personas. Cui protestationi ipse dominus Antonius non consensit. Et denique instantibus ipsis domino Juliano et domino Herasmo admonitus fuit prefatus dominus Antonius dicto nomine per prelibatum dominum Archidiaconum ad videndum ultimo produci alias positiones addendas aliis positionibus superius productis. Cui admonitioni prefatus dominus Antonius etiam non consensit.

Tenor autem nominum testium datorum per partem dicti ser Mathoris talis est.

Domina dorothea uxor ser florini de Colorecto habitans Glemone

Ser florinus ipse habitans ...

Ser Nicolaus quondam ser Johannis ipse Simonis ... de colorecto

Ser Johannes ipse panthaleon

Dominus Antonius decanus Aquilegensis

Ser Gaspar de Bragacho

Ser Thomas Candidi de Utino

Ser Benvenutus de Misitinis de Tumecio

Domina laurentia uxor ser Francisci de Colorecto

Dna Fumia de Rossano Ancilla dni decani utinen
Dns presbiter lazarus officians in Colloreto
Dna Anna uxor ser panthaleonis de Cramarys.
Dna Ursula neptis presbiteri de Valuasono
ser Blasius de Valuasono
Dna dorothea soror blasy

Die Jouis sextadecima supradicti mensis July hora tertiarum Actum
utini Aquilegien dioc in burgo Aquilegie intrinsecho
sub porticu domus habitationis dni Antony de Colloreto
decani Aquilegen Quem locum prefatus dns Archi
diaconus pro presenti actu sibi pro ydoneo elligit et depu
tavit presentibus ibidem venerabili viro dno Jacobo
a Curtino de Venetys plebano buye et dno pinzano
filio ser Johannis de Strasoldo et discretis viris ser Johe
notario filio ser Nicolai de Montegnacho et ser Johanne
notario filio magistri Jacobi de Fagania testibus et
alys pluribus Coram supradicto domino Nicolao Archidiacono
ibidem sedente Constitutus Antonius filius olim ser Odorici
ser hectoris de utino vna cum dno herasmo de utino
eius advocato Idem ser Antonius seu ipse dns herasmus
pro ipso exposuit prefato dno Archidiacono quod cum hoc
sit quod ad eius notitiam pervenit quod ipse sit et fuit
nominatus in certis positionibus factis pro parte dne
Margarite filie olim ser Antony de Valuasono et
certis actis in hac causa factis pro suo iure et
interesse ipse contra protestabat et protestatur fuit quod
non consentiebat alicui nominationi et deductioni
facte nomine ipsius pro suo interesse supradicto et contra

reuocabat cassabat quicquid per ipso factum inovatum fuerat in ipsis positionibus cartis, Cum hoc sit quod ad presens non pretendat nec pretendere intendat de aliquo interesse suo nec illa carta habere intendit, Cui protestationi ser Franciscus de Colorato tamquam fuerat ipse curator audita ser Macharius dixit quod non consentiebat.

Die et hora predictis suprascriptis. Actum in Capella Sancti Johannis baptiste predicta presentibus honorabilibus viris ser Nicolao de Bombenis, ser Christoforo de Utino et ser Nicolao quondam ser Francisci de Montegnaro habitante Glemone, ser Philippo quondam ser Nannis Nannini de Nannis de Utino testibus et aliis pluribus, Coram suprascripto domino Archidiacono ut supra sedente. Comparentibus antedictis ser Francisco de Colorato et domino Antonio de Belgrado nomine quo supra et prout supra, et predicto domino Juliano de Florentia, ac domino Herasimo nomine predicto ex altera, dicti dominus Julianus et dominus Herasimus ad probationem unius eorum sue illico addendo positionibus alias supra productis produxerunt et sacramentum et eorum consensum positiones subscriptas tenoris. Instantes ac petentes quod dicti ser Franciscus et dominus Antonius etiam rendeant et sacramentum ipsis positionibus prestitis ... dictus Archidiaconus instante ad hoc predicto domino Antonio quo supra nomine et petenti primo loco ipsas positiones si sint admittendi et tales que ... alluid quod concernit alie positiones superius productas. Visis dictis positionibus ibidem lectis ipsas positiones admisit exceptis duabus primis que ... concordant cum ceteris

alys positionibus supius pductis p parte dictorum dni
Julian et dni herasmi, Et successive dato delato ipsis dno
Juliano et dno herasmo debito sacramento de mandato
pfati dni Archidiaconi p me notm Juraverunt
ad sancta dei Evangelia manutactis scripturis positiones
ipas sedm informationem eis a Clientula sua datam
credere esse veras et eas posse pbare, et delato de calupnia
vz. qd non maliciose nec calupniose ponunt et faciunt
ipas positiones, Et subsequent delato etiam sacramento
ipis francisco et dno Antonio de belgrado similiter
Juraverunt ad sancta dei Evangelia tactis scripturis endere
veritatem ipis positionibus sedm suam conscientiam
ipoz et non maliciose nec calupniose, et uti veritate
sedm ex Articulis iuramenti calupnie Demum vero
ipi dni Julianus et herasmus in scriptis dederunt
et pduxerunt nomina testium suorum in hac ca examandorum
tenoris infrascripti. Quasquidem positionum copiam
et nomina testium idem dns Archidiaconus
ipis dno Antonio et francisco dictis nominibus petentibus
dari decrevit et fieri mandavit, statuens ipis term
ad rendendum et reiustum hendum in vesperis, Et
insup mandavit idem dns Archidiaconus dari
debere supdictis dno Juliano et dno herasmo sup quo
nomine petentibus nomina testium supius nominatorum
p ptefatos dnos Antony et francisci supra
notatorum

Tenor aut positionum additarum ut s p pte anclite dne
Margarete pductarum sequitur et talis est.

Addendo positionibus alias per parte domine Margarete producti heraslimi eius procurator producit et exhibet positiones infrascriptas quas credit esse veras suo iuramento. Et petit eisdem responderi per Franciscum de Coloreto procuratorem Mathorii similiter cum iuramento tanquam per melius informatum. Negatas vero omnes producit in vim articulorum, quos probare intendit. Salvo iure addendi minuendi et corrigendi et quolibet suo iure. Non astringens tamen se ad probationem superfluam.

I Primo quod Antonius quondam ser Odorici ser hectoris ab uno mense citra videlicet postquam desponsavit prefatam Margaretam videlicet solus cum sola dicta Margareta nudus cum ipsa nuda intravit in camera ipsius Antonii et dormiverunt insimul in domo dicti Antonii

non quia sunt due positiones non sint admisse quia concedat esse primus

II Item quod dicta Margareta tempore quo asseritur contraxisse cum Mathore erat ita pupilla quod iudicio cuiusque habebat annos novem vel circa.

II Item tempore dicti asserti actus dicta Margareta erat minor decem annorum communi omnium reputatione ipsiusque dicti Mathorii et ser Francisci. Non credit ymo erat multo maioris etatis et hoc etiam dicebat pater ipsius Margarete.

IIII Item quod de presenti dicta Margareta est maior duodecim annis et tribus mensibus. Credit quod est etiam multo maioris etatis.

V. Item quod ab uno mense citra dictus Antonius contraxit cum dicta Margareta et etiam desponsavit. Non credit nisi per auditum, verum si ita est indebite et de facto processit.

vi Item quod prefata margareta ante assertum contractum matrimonium cum mathore habitabat in domo dicti mathoris et ser fran[cisci] fratrum ut cum suo cognato et similiter post. Credit quod habitabat cum ipsis ser francisco et ser mathore, et principaliter cum ser mathore ut cum marito, faciendo sicut cum marito et ita eum reputando et aliter non credit.

vii Item quod dictus ser franciscus habet in uxorem dominam laurentiam que est soror dicte domine margarete, et sororum ut cum sorore habitavit. Credit quod habet dominam laurentiam in uxorem sed tamen habitavit in domo ex eo quia erat uxor ser mathoris nec taliter habitasset nisi fuisset uxor nec tanto tempore, et aliter non credit.

viii Item quod de hiis est publica vox et fama, et sic se habet rei veritas. De creditis credit, certa non credit.

Tenor nominum testium in scriptis pro parte domine margarete productorum et nominatorum sequitur ut infra videlicet

[illegible] Domina zuanina uxor quondam ser Johannis de quadruino
Domina [illegible] uxor ser Nicolai notarii [illegible].
Domina magdalena uxor magistri [illegible] Stephani de la burgulini.
Domina Justa uxor ser [illegible] Girardini.
Dominus Raphael [illegible].
Ser Franceschinus de portugruario
Ser Blasius de valvesono [illegible]
Domina Ursula relicta ser Baldasaris
Salvis aliis pluribus [illegible] nominandis.

Die supradicta Nobilis ser Franciscus quondam ser Johannis de Colloreto, ac dominus Antonius de belgrado procurator supradicti ser mathei satisfaciendo termino eis assignato ediderunt positionibus supradicte domine Margarete superius additis et productis cum sacramento per eos prestito ut in fine cuiuslibet ipsarum continetur

Die veneris decimaseptima predicti mensis Julii hora tertiarum vel circha, Actum Utini in burgo Aquilegie intrinsecho super sala domus habitationis domini danielis de Strassoldo decani Utinensis quem locum infrascriptus dominus Archidiaconus pro ydoneo sibi ellegit et deputavit presentibus Nobilibus viris ser Simone de Tricano ser Antonio quondam ser Thome de Spegnibergo, discretis viris ser Candido notario quondam ser hyeronimi de Utino et ser petro notario filio magistri Johannis fabri de fabriano testibus adhibitis ad hec et aliis pluribus, Coram supradicto domino Nicolao de Spinarremis Archidiacono Aquilegensi ibidem sedente. Comparentibus supradictis domino Antonio de belgrado et ser Francisco de Colloreto quibus nominibus quibus supra, ac dicto domino herasmo ex una parte ex altera dictus quoque dominus herasmus addendo aliis positionibus superius productis exhibuit ibidem ac produxit positiones et additiones infrascriptas, Quas iuravit ad sancta dei Euangelia in manibus dicti sui constituentis delato ei prius per me notarium debito sacramento de mandato prefati domini Archidiaconi credidit veras et veras posse probare, Instans ac petens quod dominus Antonius predictus tanquam melius informatus

[illegible] — ctas vndecim ipsis positionibus per iuramentum. Quam productionem
dictus dominus Antonius dicto nomine dixit non consentire
per non venit respondendum etc. — cum non sit admittenda et tamen petiit copiam etc.
protestando quod non intendebat respondere nisi illis que deberent
admitti. Et successive delato sibi per me notarium predictum
sacramento de mandato prefati domini Archidiaconi, iuravit
[illegible] — ad Sancta dei Evangelia respondere ipsas ipsis positionibus
veritatem secundum scientiam et conscientiam suam. Et demum
instante dicto domino Herasmo admonitus fuit dictus
dominus Antonius ad respondendum [illegible]

Tenor vero dictarum additionum ut productarum sequitur et talis est.

Addendo aliis positionibus pro parte dicte Margarete Herasmus
eius procurator ponit suo iuramento verificatas positiones
et petit eisdem respondere similiter. Et ponit si fuerit
negatum probaverit in vim cuiuslibet. Quod probare intendit
Salvo iure addendi etc.

I Primo quod dicta Margareta vivente quondam Antonio suo patre
aufugit pestem cum quondam Francisco et domina Laurentia
sua sorore. Credit quod quondam Franciscus duxit eam
secum cum bona voluntate patris et post contractum ma
trimonium stetit tamquam in domo mariti cum marito
[illegible] cum ipso quondam Mathore. Aliter non credit

II Item quod cum dicto quondam Francisco et domina Laurentia dicta Mar
gareta stetit et habitavit usque ad mortem quondam Antonii
sui patris

III Item quod dicta Margareta stetit et habitavit cum quondam Francisco et
Mathore post mortem dicti quondam Antonii usque ad tempus [illegible]

matrimonij int[er] Machore; et ipam .

iiij Item q[uod] subito post mortem p[at]ris fuit ortum dictum affectum matrimonij cum Machore . R[espondi]t Non credit ut ponit

v Item q[uod] tempore affectus matrimonij int[er] Machorem et Margaretam ipa Margareta erat minor annor[um] . xij

vj Item q[uod] erat minor annor[um] xij

vij Item q[uod] dictus s[er] Antonius tenebat eidem Margarete in domo dicti s[er] Francisci et Machoras unam ancillam / Et ipis mittebat frumentum et alia nec[essa]ria p[ro] expensis / R[espondi]t Credit q[uod] tenebant ipe s[er] Franciscus et s[er] Machor in domo ipor[um] unam puellam que stetat cum ipo s[er] Antonio [et] erat pua nec apta ad serviendum cetera no[n] cr[ed]it.

Die p[re]dicta hora vigesimasecunda vel circa / Actum Venetijs in loco p[re]dictum s[upra]s[crip]to / p[rese]ntibus s[er] Johanne notario de Nimis s[er] Federico filio s[er] Johannis de Coppo testibus et alijs. Comparentibus coram s[upra]s[crip]to d[omi]no Archidiacono auditis d[omi]no Antonio de Belgrado nomine quo s[upr]a ex una et dicto d[omi]no Herasmo et d[omi]no Juliano de Florentia quo nomine ex altera / In t[er]mino hodierno / ipi d[omi]no Antonio statuto ad respondendum positionibus s[upr]ius additis et productis . Cui satisfaciendo ipe d[omi]n[u]s Antonius dicto nomine dixit q[uod] non tenebat[ur] ipis positionibus respondere quia aut erant eedem cum iam productis p[er] dictum d[omi]n[u]m Herasmum aut sunt contrarie illis quas pridem produxit ipe d. Antonius dicto no[m]i[n]e et ita est in effectu / et quo ad meam licet p[ro] diversa

vba et sup hoc intendebat ipse dns Antonius allegare
Prefatus vero dns Herasmus et dns Johannes replicarunt
oppositum dicentes quod ipse additiones debebant admitti
quia non sunt eedem que fuerunt alias producte / neque
sapiunt illud quod sapiunt alie / sed producuntur ad aliud
finem et sunt contrarie positionibus dni Antonii predicti
superius productis /. Demum vero factis hinc inde per ipsos
principes super his pluribus et diversis allegationibus
et visis per dictum dnum Archidiaconum dictis positionibus
idem dns Archidiaconus admisit et admittendas
duxit ex ipsis positionibus solum primam quartam
et quintam alias vero videlicet secundam terciam sextam et
septimam declaravit non esse admittendas et
eas reiecit tamquam convenientes seu concordantes cum
aliis supra productis Declaravit quod quod ipse dns
Antonius respondere debeat ipsis positionibus una cum
[illegible] Francisco de Coloreto predicto. Quiquidem dns
Antonius ac [illegible] Franciscus prefati dictis nominibus
illico visis ipsis positionibus responderunt eis ut in
fine cuiuslibet ipsarum super continetur. Post que
habitis in dicto dno Johanne loco ibidem dictis
responsionibus prefatus dns Archidiaconus pronuntiavit
sufficienter responsum / Et deinde dictus dns Ant.
dicto nomine dixit quod ad eius devenerat noticiam
quod ipsa pars adversa intendebat examinari facere
in hac causa dnam Vesulam de Valuasono
que nullo modo admitti debet ad testificandum
in hac causa eo quia ipsa fuit mediatrix

dicti assti [illegible] facti int ipam dnam margaritam et
pdictum Antonium / Et qd ipa dna Ursula tractavit
et solicitavit dictum asstum getum seducendo
ipam puellam Xbis et alijs factis p que evident
appet eam fore vero suspectam et admitti non
debere ad testificandum / Dictus vero dns herasmus
replicavit oppositum dicens ipam dnam Ursulam
admittendam esse ad testificandum in ipa causa
p pte sua pducta / et maxime quia ipe dns Antonius
p pte Clientuli sui eam dederat et nominaverat
in scriptis ad testificandum p se / et qd posito
qd non concesso qd deberet reici / deberent etiam
reici omnes testes nominati p ipm dnm Antonium
qui fuerunt congregati ad dictum asstum getum
factum int ipam margaritam et fr S mahorez
Et successive dicto dno Antonio replicante et
dicente qd licet in scriptis tn hoc fuit factum
ipo nesciente et qd statim fecit eam cassari
quia no intendit eam examinari facere tamqm
suspectam. Dno vero herasmo replicante et dicente
qd non fecerat eam cassari anqm ipe habuisset
copiam nominum testium et debere admitti / prefatus
dns Archidiaconus audita relatione mei not
refferentis qd subito post datam copiam nominum
testium dicti fr mathorez pti adverse venit
ad me fr Franciscus dicens qd non intendebat
ipam dnam Ursulam examinari facere et qd tn

debet cancellare / Admonuit ipsos peritos ad audiendum eius deb deliberationem sup utraque ipsa dna Ursula debeat admitti ad testificandum p ipsa dna Margareta ut ne ad primam diem juridicam qua ipsi in hac causa sedere contigerit · premissa nihilominus protestatione

[illegible] [illegible] [illegible] et appellando

p ipsum dnum Herasmum quod eo dicto nomine sit salvum jus appellandi inquantum pretenditur p ipsum dnum Archidiaconum ipsam dnam Ursulam non esse admittendam ad testificandum p parte sua / Cui protestationi ipse dnus Antonius eo nomine non consensit

Antedictis millesimo et indictione die mercurii vigesimanona mensis Julii hora tertiarum / Actum Utini in Capella Sancti Johannis baptiste suprascripta presentibus discretis viris dno presbitero Bertrando Canonico Collegiate Ecclesie Sancte Marie maioris de Utino / presbitero petro quondam magistri Jacominti Sartoris de Utino / presbitero Angelo de Apulia Utini habitante / ser Jacobo quondam ser Cimbelli de Utino testibus et aliis pluribus / Comparentibus coram suprascripto dno Nicolao Archidiacono ibidem ad jus reddendum pro tribunali sedente antedictis ser Francisco de Colloreto / et dno Antonio de Belgrado nomine quo supra una agentibus et antedictis dno Juliano et dno Herasmo dicto nomine ex altera se tuentibus / Prefati dnus Julianus et dnus Herasmus eo nomine produxerunt positiones infrascriptas / et ad probandum de iure suo produxerunt ibidem duo publica instrumenta unum videlicet scriptum et publicatum sub signo et nomine discreti viri presbiteri Lazari q Johannis de Cusignaco habitantis in Colorato publici notarii sub millesimo iiij^c xxxv^o Indictione xiiij^a die vigesima septima mensis decembris / Aliud vero publicatum

[illegible]

Sub signo et nomine ser Timorei notarij a Candida dicti Tussy
de Tolmecio in millesimo quadringentesimo indictione quartadecima
die martis quarto mensis decembris. Quorum tenores
inferius annotantur / Insuper ser Nicolaus quondam ser
Odorici notarij decani de Vemo de notis suis ad
instantiam productorum dominorum Juliani et herasmi dicto nomine
ipsum requirentium produxit Xristo etc instrumentum ma
trimonij contracti inter ser Antonium filium olim ser Odorici
ser hectoris de Vemo ex una et prefatam dominam
margaretam ex alia notatum sub instantibus millesimo
et indictione / die vero Jovis secunda mensis July cuius tenor
inferius annotatur / quorum omnium productorum prefatus
dominus Archidiaconus dictis ser francisco et domino Antonio
dicto nomine petentibus dari decrevit et fieri mandavit
Statuens et assignans eis terminum ad videndum ipsos
positionibus et opponendum ipsis instrumentis ad diem
crastinam tertiam hora / cum premissa per ipsum dominum Antonium
protestatione quod non intendebat videre ipsis positionibus
nisi inquantum sint tales quod debeat admitti

Tenor autem positionum ut supra productorum dominos Julianum
et herasmum quo supra nomine productarum sequitur et talis est.

Propter dicunt negantes ad justificationem matrimonij
legitime contracti cum Antonio filio olim bone memorie
ser Odorici ser hectoris ultra eas productas
positiones produxerunt infrascriptas que si negate fuerint
legitime probabunt

Et primo quod tempore quo idem Antonius matrimonium

ctraxit cum dna Margareta et qn erat etatis annorum quatuordecim et ultra per tempus et maiore xiiij annis tenebatur et reputabatur per omnes cognoscentes eundem.

ij Item quod dicto tempore per aspectum ipsius Antonij reputabatur tenebatur maioris etatis quatuordecim annis per omnes cognoscentes eundem.

iij. Item quod tempore predicto idem Antonius excessit etatem et excedit xiiij annorum per plures et plures menses

iiij Item quod matrimonium inter ipsos iugales contractum fuit et est legitime contractum tum respectu etatis tum etiam respectu consensus prestiti in dicto matrimonio per ipsum Antonium

v Item quod de hiis sic est veritas publica uox et fama.

Tenores aut instrumentorum ut supra per dictos dum dnos Johannem et Herasmum superius productorum sequuntur et tales sunt.

In Christi nomine Amen. Anno a Natiuitate eiusdem dni Millequadrigentesimotrigesimoquinto Indictione tertiadecima die uero vigesimaseptima decembris / Actum in Coloreto presentibus Nobilibus viris ser Nicolao quondam nobilis viri ser Johannis, Nobili viro ser Simone, quondam Nobilis viri ser Ricardi Nobili viro ser Johanne quondam Nobilis viri ser Andrea ser Jacobo quondam ser Asquini ser Antonio quondam ser Asquini ser Francisco quondam ser Johannis omnibus de Coloreto Nobili viro ser Gasparo quondam ser Conradi de bragacho superiori ser Thoma Candidi quondam ser Francisci de Utino testibus et alijs pluribus ad hoc vocatis et rogatis.

non credunt ponit

Infrascriptis conuenientibus adinuicem Nobili adolescente ser Mathora
quondam Nobilis viri ser ~~Johannis~~ Johannis de Colloreto
ex parte vna, Et honesta ac virtuosa iuuene
domina Margareta quondam ser Antonij de Merchioris
de Valuesono qui vrine habitabat ex alia parte
ad hoc ut infrascripta sponsalia contraherent et matrimonium
inter se, Et ibidem prefatus ser Mathora promisit prefate
domine Margarete ibidem presenti volenti et acceptanti
ipsam accipere et desponsare in suam sponsam legitimam
et vxorem, et cum eadem contrahere matrimonium tempore
legitimo sive cum eadem matrimonium contrahi poterit
et compleri, Et e conuerso prefata domina Margareta
promisit ser Mathora presenti volenti et acceptanti et
in eum consentire et eum recipere in suum legitimum
sponsum et maritum, et cum eodem matrimonium contrahere
cum ipsa peruenerit ad etatem legitimam et ibidem
ad matrimonium contrahendum et complendum secundum
morem et consuetudinem patrie Foriiulij — post que
prefatus ser Mathora delato sibi prius per me notarium
debito sacramento manutactis scripturis sanctis, Jurauit
ad Sancta dei Euangelia omnia et singula suprascripta firma
rata et grata habere tenere et obseruare, et promissionem
suprascriptam adimplere nec contrauenire nec dissentire
Et similiter prefata domina Margarita per me notarium
infrascriptum delato sibi prius debito sacramento tactis
scripturis sanctis Jurauit ad Sancta dei Euangelia
omnia et singula suprascripta firma, rata, et grata habere

tenere robseruare et adimplere nec contravenire nec dissentire

sed penitus promplere. De quibus omnibus et singulis

Ego notarius infrascriptus tam per prefatum ser Nachorem quam

per prefatam dominam Margaretam rogatus fui publicum

conficere instrumentum.

Et ego Lazarus quondam Johannis de Cusignaro publicus imperiali auctoritate notarius hiis omnibus interfui et rogatus scribere scripsi et signumque meum posui consuetum.

i. d. [illegible] instrumentum [illegible] per Kat.

[In] Christi nomine Amen. Anno a Nativitate eiusdem millesimo Quadragentesimoquadragesimosexto Indictione quartadecima die martis quarto mensis decembris. Actum in Tumecio Aquilegensis diocesis in foroiulii de medio in stupa domus habitationis prudentis ser Benevenuti q. ser Laurentii notarii de Missitinis de Tumecio. presentibus prudentibus viris ser Matheo filio Nobilis ser Cani de Gelomino dicte Aquilegensis diocesis ser Jacobo quondam ser Melchioris magistro Johanne cerdone quondam Jacobi Cadette hiis de Tumecio et ser Bartholomeo notario de Salla districtus Cadubrii Cive et habitatore terre Tumecii testibus et aliis. Ibique constituta amantissima et discreta Juvenis Margareta filia quondam ser Antonii de Valuesono Foriiulii dicte diocesis in presentia testium supranominatorum et mei Simonis notarii subscripti ac quorumdam aliorum proborum virorum et domestice pure ac mero zelo intercogata per Nobilem ser Baldassarem filium Nobilis ser Melchioris de Valuesono

loci predicti, qualiter, videlicet, et in quem modum ipsa Margareta
alias promisit et matrimonium contraxit ac per sacramentum
promisit de accipiendo Marchorum olim ser Johannis
domini Aspquini de Colorceto in suum sponsum et
maritum; Respondit ipsa Margareta iuvenis et
dixit quod una die circha festum domini Nativitatis
proxime preteritis ipsa erat in Castro Colorceti in domibus
Nobilium uxoris ser Florini et suorum ubi extitit
ac vigore quarumdam ac certarum promissionum
et blanditiarum sibi factarum per ser Franciscum
eius cognatum et dominam Laurenciam eius sororem
ac per certas alias personas ad hoc instantes et
a quibus ipsa Margareta fuit seducta et extimata
in et sub eorum blanditiis promissionibus et sollicitationibus,
Eo quia ipsi promittebant eidem dare vestes
Camiciam pulcram ac alia iocalia et dona pulcra
et magna, ipsa per sacramentum promisit de accipiendo
ipsum Marchorum in suum sponsum et maritum
Et sic de ipsa tali promissione sic per ipsam facta
super ipso matrimonio perficiendo ipsa Margareta
continue extitit mesta dolens et male contenta,
Et propterea una voce et simpliciter Xibo non tamen
vi metu, dolo, aut circumventione aliqua
dixit et declaravit et sic eius fore intentus
et voluntatis nolle ipsum Marchorum in suum
verum sponsum neque maritum et quod ab eodem
nulla munera sive dona, sponsalia aut

locatia ab eodem marhoro hunc ut recepit Et sic premissa uelle omnibus constare et manifesta fore ad perpetuam rei memoriam.

Ego Simon quondam Candidi dicti Tussij de Tumecio publicus imperiali auctoritate notarius, predictis vnacum testibus premonitis presens fui et rogatus scribere bona fide [illegible]

Millesimoquadrigentesimotrigesimonono Inditione secunda die Jouis secunda mensis July, Actum in pertinentijs Castri valuisoni Aquilegensis diocesis supra dictum Castrum in broylo honeste et virtuose domine Vrsule relicte olim prudentis viri ser Baldasarij de valuisono, presentibus Nobilibus viris ser Georgio Radinussij de Venzono ser paulo quondam honorabilis viri ser Nicolussij ser Zanni de Vtino daniele quondam Nicolai petri blanch de Castiglono, et alijs testibus ad infrascripta uocatis et rogatis. Ibique conuenientibus adinuicem et in vnum causa matrimonij contrahendi honesta et virtuosa domina Margareta filia quondam prudentis viri ser Antonij notarij de valuisono Ciuis vtinensis ex vna, Ac nobili et prudenti Juuene ser Antonio quondam nobilis viri ser Odorici ser hettoris olim ser francisci patris de Vtino ex altera, Ubiquidem prefata domina Margareta per manum et fidem ac nomine sacramenti laudauit consensit et per verba de presenti acceptauit prefatum ser Antonium olim ser Odorici ser hettoris presentem et consentientem in suum

verum sponsum et legitimum maritum secundum precepta
sacrosancte Romane Ecclesie Juraque Aquilegien. Ecclesie
et laudabiles consuetudines patrie Foriiulii / Et similiter
dictus ser Antonius q. ser Odorici ser hectoris per manum
et fidem ac nomine sacramenti laudavit assensit
consensit et per verba de presenti acceptavit eandem
dominam Margaritam in suam veram sponsam et
legitimam uxorem secundum precepta Jura consuetudines
antedictas. promittentes dicte partes sibi invicem et vicissim
videlicet altera alteri et alia alteri solemnibus stipulationibus
hinc inde intervenientibus omnia et singula in hoc presenti instrumento
contenta perpetuo firma rata et grata / habere tenere / adimplere
et observare / et non contrafacere dicere vel venire per se vel alium sive
alios ratione aliqua dolo ingenio ingratitudine seu
causa de iure vel de facto / Sub pena dupli eius
eius de quo questio moveretur nummorum quinque solidorum Veronen.
parvorum in singulis capitulis huius contractus stipulata
et promissa / Qua soluta vel non soluta, presens nichilominus
instrumentum ac omnia et singula in eo contenta plenum
obtineat robur atque perpetuam firmitatem. Pro quibus
omnibus et singulis firmiter attendendis et observandis ipse
partes hinc inde sibi vicissim obligaverunt omnia et
singula sua bona mobilia et immobilia presentia et futura.

Et ego Nicolaus quondam ser Odorici notarii de Venzono publicus imperiali
auctoritate notarius suprascriptis omnibus et singulis presens interfui, eaque
rogatus scribere fideliter scripsi et annotavi ac in notam
publicam sumpsi.

Suprascriptis millesimo et indictione / die vero Jovis penultima antedicti
mensis Julii hora tertiarum et loco suprascriptis presentibus
discretis viris presbitero petro quondam magistri
Jacomutti sutoris de utino presbitero Nicolao de Cerseto
ser Jacobo notario Niculi testibus et aliis pluribus
Coram suprascripto domino Archidiacono viro sedente
Comparentibus antedictis ser Francisco de Colloreto
et domino Antonio de Belgrado quibus nomine quo altera
sit termino hodierno pro eius satisfactione prefati ser Franciscus
et dominus Antonius dicto nomine ediderunt positionibus
suprascriptis prout in fine ipsarum continetur revocata tamen primo
et annullata quarta positione dicti moduli per dictum
dominum Archidiaconum instantia productorum ser Francisci
et domini Antonii dicentium ipsam convenire et concordare
cum prima positione primi moduli positionum
ipsius domine Margarete supradictis productarum consensu
etiam productorum domini Juliani et domini Herasmi ad hoc intervenientie / Quibus responsionibus lectis per me notarium
et publicatis prefatus dominus Archidiaconus pronunciavit
ipsis positionibus sufficienter responsum et deinde commisit
dilationem faciendi examinationem testium super ipsis
producendorum declaravit quod vellet interesse dicte examinationi
et interrogationi testium productorum / post que dicti ser Franciscus
et dominus Antonius dicto nomine produxerunt in scriptis
oppositiones suas contra suprascripta instrumenta producta per
partem eorum tenoris infrascripti / quarum oppositionum
copiam prefatus dominus Archidiaconus dictis domino

Juliano et dno herasmo petentib(us) data dederunt fuit comadavit
statuens eis et assignans terminum ad replicandum
ad diem sextam hora tercia et loco predictis.

Tenor aut(em) oppositionum ut(r)is p(er) dictos dnm Antonium
de belgrado et Franciscum dict(um) nove productas seq(ui)t(ur)
et talis est.

Contra instrumenta producta p(er) p(ar)te Margarete contra
Machorem de Colloreto opponit(ur) ut infra

Et primo cont(ra) quoddam p(re)tensum instr(ument)um reclamationis
sive contradictionis scriptum ut apparet man(u) magistri
Simonis Infantis Utinensis opponit(ur) q(uod) contenta in illo
p(re)tenso instr(ument)o non sunt vera, Et q(uod) ipa Juvenis
tempore dicti asserti instri non potuit neq(ue) d(e)b(ui)t
talia verba ut in ipso asserto instrumento continet(ur) et
p(re)sertim q(uod) esset invita ut p(er) alia verba dixisse que in
ipso p(re)tenso instr(ument)o dicit(ur) eam dixisse.

ij Item q(uod) si aliquo modo visa fuit contradicere illud non fecit motu
proprio s(ed) fuit inducta cum multis argumentis et modis
ad contradicendum

iij Item q(uod) hoc fuit et est absq(ue) eo q(uod) ipa umq(uam) contradixisset expresse
nisi fuisset inducta p(er) aliquos.

iiij Item post tempus dicti p(re)tensi instri ipa Margareta
perseveravit in voluntate habendi ip(su)m Machorem in maritum
ip(su)m libent(er) audiendo nominari et cum sibi dictu(m) fuit
sepius p(er) aliquos bene Margareta Machor vult
q(uod) tu vadas ad domum ut s(er) Franc(isc)us cognatus tuus

vult q uadas modo ad standum cum mathore marito tuo aut verba expolentia et declarantia ipsum mathorem esse maritum suum ipsa margareta libens et gaudens et etiam videns talia intelligebat et audiebat non contradicebat et hoc a maiori tempore unius anni et aliquibus mensibus citra.

Item instat per parte ipsius mathoris ut videat per vos dominum archid. nota illius pretensi instrumenti et exhibeat in iudicium.

Contra aliud non pretensum instrumentum scriptum ut apparet sub millo cccc lxxviii die ii iuly opponit quod non relevat quia esset ita contractu contenta in ipso esset fieri non potuit obstante primo matrimonio

Et ibi duo dixit non sacramentum opponit quod ymo nullus intervenit sacramentum in eo contractu

Et ibi et aliis testibus vocatis et rogatis quod ymo non fuerunt alii vocati neque rogati

De alio non instrumento scripto manu presbitero lazaro dicitur quod in primum firmat per ipso mathore illud acceptat in quantum contra dixit non relevare partem producentem.

Die veneris vigesima dicti mensis Iuly hora et loco primis suprascriptis presentibus prudentibus viris ser laurentio notario filio domini de lovaria Vero habitante, ac magistro dominico pellipario masii de vrano testibus adhibitis ad hoc et aliis, Coram prelibato domino Archidiacono Vero sedente, Comparuerunt suprascriptus ser francisco et domino Antonio de Belgrado quo supra nomine ex una, et dictis domino Iuliano et domino herasmo producto nomine ex altera, in termino hodierno, petens satisfactionem dicti domini Iulianus et herasmus replicando contra oppositiones superius productas

produxerunt in scriptis replicationes suas inferius notatas quas
prefatus dominus Archidiaconus ipsis p. Francisco et domino Antonio
dicto nomine petentibus dari decrevit et fieri mandavit
statuens eis terminum ad replicandum ad diem crastinam
hora et loco consuetis. post que instantibus dictis partibus
ad publicationem suorum testium confatus dominus Archidiaconus
aperuit et publicavit dicta attestationes testium partium
productorum quorum testium copiam partibus hincinde petentibus
dari decrevit et fieri mandavit cum termino eis statuto
et assignato ad opponendum ipsis testibus eorum dictis
et attestationibus ad diem Jovis proximi / Reservato ipsis
p. Francisco et d. Antonio dicto nomine iure examinandi
adhuc nobilem p. Johannem q. p. henrici de Colorato
ac ipsis domino Juliano et domino Herasmo iure examinandi
dominam Jacobam uxorem dicti domini Juliani super etate
ipsius Antonii / Insuper idem dominus Archidiaconus
commisit michi notario / ac p. Johanni notario de Lovaria
socio meo delationem sacramenti et examinationem testium
per ipsos p. Franciscum et d. Antonium super oppositionibus
sive supinis productis et examinandorum et producendorum
unacum confato domino Archidiacono dicente et declarante
interesse velle examinationi predicte

Tenor autem replicationum ipsorum per dictos dominum Julianum
et Herasmum productarum sequitur et talis est

Contra quasdam pretensas exceptiones inductas et
productas per parte p. Mathei contra certa instrumenta
producta per parte honeste iuvenis Margarite uxoris

discreti iuuenis Antonij filij q honorabilis viri s Odoini s hectoris produxerunt infrascriptas replicationes

Et primo quo ad primam exceptionem opponit instrumentum reclamationis notarius manu magistri Simonis, dicit replicando quod contenta in eodem instrumento sunt vera et quod verba in eodem instrumento sunt vera. Et quod verba in eodem contenta fuerunt prolata et dicta per dictam Margaritam et dicta verba protulisse asserit

Quo ad secundam que incipit, Item quod aliquo modo etc dicit replicando quod sponte et libere sine dolo et inconvenientia alicuius persone et in ipsa voluntate continuo stetit proprio motu dicta verba protulit etc quod non fuit inducta per aliquam personam ad dicendum ~~dictas~~ replicandum ut reclamauit et dixit etc etiam quo ad tertiam exceptionem

Quo ad quartam que incipit, Item quod post tempus etc replicando dicit quod continuo postquam dicta Margarita recessit de Coloreto et iuit Tumerium et de Tumerio Valuisonum continue reclamauit et contradixit predictis sponsalibus contractis dicti s Marchoris et quod non curabat eum nominare nec audire nisi per aliqua persona contra sponsalia ignota Et per aliquem actum tacitum aut expressum seu gestum potuit comprehendi quod erat contenta de predictis sponsalibus et hoc ante tempus publicatis et etiam post quinimo publice et palam reclamabat dicendo non esse contenta de dictis sponsalibus contractis cum dicto s Marchore.

Et videatur nota dicti instrumenti notati manu s

Simonis replicando dicit hoc fieri non debere pro quo dictum instrumentum publicum et ad publicam formam reductum / Et idem ser Simon notarius fuit et est bone vite et honeste / et huius est bonus et autenticus notarius.

Item in eo quod excipitur contra aliud instrumentum / et notatum MCCCCXXXVIIII. Replicando dicit quod ymo releuat in iure et in facto / et maxime cum habeat sua formalia / et quia nullum matrimonium fuerat ante contractum inter ipsam Margaretam et ser Mathiam / Et in eo quod excipit quod nullum ~~matrimonium~~ sacramentum interuenit replicat quod ymo interuenit sacramentum prout constat ex ipso instrumento et quod dicti testes fuerunt rogati ac notati prout constat in dicto instrumento

Quo ad instrumentum notatum manu presbiteri Lazari replicando dicit ipsum instrumentum non releuare partem producentem ut ex tenore ipsius instrumenti apparet et apparere potest ex inspectione eiusdem.

Et predicta replicando dicit et allegat saluo quolibet iure dicte domine Margarete

Die Iouis sexta mensis Augusti de mane ante tercias / Actum Utini super sala domus habitationis domini Danielis de Strasoldo decani Utinensis presentibus Mathia de Sotho de Glemona / et Iacobo ... familiare suprascripti domini Archidiaconi testibus adhibitis ad hec et rogatis. Ibique suprascriptus dominus Nicolaus Archidiaconus ex officio suo terminum hodiernum

ipsis partibus assignatum ad opponendum testibus per ipsas partes productis et examinatis posuit prorogauit in eodem statu et gradu ad diem crastinam hora et loco supradictis

Die Veneris septima antedicti mensis Augusti hora et loco premissis presentibus ser Nicolao quondam ser Francischini de Glemona et ser Nicolao filio ser Leonardi bevilaqua de Utino testibus ad hec vocatis et aliis. Coram supradicto domino Archidiacono ut supra sedente / Comparentibus predictis ser Francisco et domino Antonio de Belgrado quibus nomine et dictis domino Juliano et domino Herasmo dictis nobis ex alia / In termino hodierno per eum satisfactioni dicti porrecto apponendo contra dicta et attestationes testium supradictorum examinatorum produxerunt in scriptis oppositiones inferius annotatas quarum copiam prefatus dominus Archidiaconus ipsis partibus hinc inde petentibus dari decreuit et fieri mandauit / Citauit eos dicto nomine eciam ad concludendum et ad dicendum causam quare ad diem crastinam hora et loco predictis.

Tenor autem dictarum oppositionum ut supra per antedictum ser Franciscum dicto nomine productarum sequitur et talis est

Contra quosdam pretensos testes productos per partem domine Margarete in causa que eam mota per Mathorem occasione matrimonii contracti inter eos / opponit per parte dicti Mathoris quod dicti testes non valeant neque concludunt intentionem producentis / Et quia sunt varii discordes singulares nec deponentes ad articulos et in multis

sibi ipsis aut alii gratiam nec reddunt sufficientem causam

testimonii / Aliqui solicitaverunt eam / Aliqui fuerunt

fuerunt inducti ad sic testificandum / Aliqui sunt levis

opinionis et tales quibus nulla fides debet adhiberi

Aliqui fuerunt causa quod Margareta contraxit matrimonio

cum ipso Marchore et eam induxerunt ad dissentiendum

de facto prout dissentit.

Et primo dna Johanna relicta olim s Johannis de Quadramo

solicitavit eam contra ipsum Marchorem et tantum quantum

potuit fecit cum verbis et aliter ne Marchor eam haberet

Item quod dna Justa similiter fecit maxime quia s Odoricus eius maritus

et Antonius ipsius dne Juste filius affinitur ad ipsam

causam / et eam solicitant contra ipsum Marchorem.

Item quod dna Katarina uxor s Nicolai decani notarii etiam

habet affectionem ad causam / et multis verbis ipsa

est quae vellet quod Marchor ipsam Margaretam non

haberet maxime quia dictus s Nicolaus decani valde solicitat

presertim in favorem Antonii filii s Odorici

s Hectoris et ipse s Nicolaus fuit de principalioribus

qui practicavit ut matrimonium contractum cum Marchore

non haberet locum

Item Raphael marescalcus nihil videt quod obstet matrimonio

ipsius Marchoris

Item quod dna Jacoba uxor s Nicolai s Odorici s Hectoris

est cognata Antonii qui contendit habere ipsam Mar-

garetam et ipsa eam solicitavit / immo ipsa cum

dna Ursula eius matre fuerunt potissima causa

quod ipsa Margareta recusaverit habere s Marchorem et

multum operate sunt in contractu, scilicet ne Mathoe cum haberet, et ipsam Margaritam induxerunt ad contradicendum.

Item Benvenutus etiam fuit ille qui sepe et sepius sollicitavit in matrimonium contractum cum Mathoe haberet longum et fuit cum ser Baldasario patruo ipsius Margarite usque ad Ferariam tempore quo ibi Romana curia residebat, ad temptandum si potuisset facere dissolvi ipsum matrimonium contractum cum Mathoe.

Item Katerina uxor relicta quondam magistri Michaelis de Cistna et Maria uxor Odorici de Valvasono fuerunt inducte ad sic testificandum et valde precantate et sunt mulieres talis opinionis quibus nichil fidei est adhibenda, et que de facili dicerent unum pro alio.

Domina Helisabeth est singularis et nichil concludens.

Domina Ursula fuit illa que se interposuit ad faciendum quod ipsa Margarita contradiceret Mathoe Mathoeum et fuit conscia et tractatrix quod ipsa puella fuisset accepta de nocte de domo et abducta et ipsa fuit sollicitata ad sic faciendum et fecit contrahentium potuit ne Mathoe eam haberet et ideo sibi non est fides adhibenda quia fuit auctrix totius et eius quod secutum est.

Item quod proximum supra opponitur contra dominam Ursulam opponitur et contra Blasium.

Domina Lucia non concludit quia variat et primo videtur dicere de certa scientia, postea dicit secundum suam conscientiam et non deponit de certa scientia et talis opinionis cui nulla fides debet adhiberi.

Tenor autem oppositionum ut supra per dictos dominos Julianum et herasmum dictis nominibus productarum sequitur et est talis.

Coram vobis venerabili viro domino Nicolao de Spatarinis honorabili Archidiachono dicte Ecclesie Aquilegensis, Comparet domina margarita per suos procuratores in ea quam habet cum nobili Juvene ser mathiore quondam ser Johannis de Colloreto causa et adversus et contra pretensos et pretensas testes et attestationes inductos et inductas per parte dicti ser mathioris, et dicit quod in ea parte et partibus quibus dicti testes et attestationes faciunt pro parte dicte domine margarete dictas attestationes dictorum testium non intendit impugnare nec impugnat, in ea parte et partibus que faciunt pro ipsa ymo ipsa [illegible] recipit pro se et ipsis intendit uti saltem in vim tacite confessionis in ea vero parte et partibus que facerent contra ipsam impugnat et impugnare intendit

Et primo opponendo excipit et dicit contra personas testium quia sunt aliqui ipsorum consanguinei affines solicitatores huiusmodi cause in favorem dicti ser mathioris, Et primo venerabilis vir dominus Antonius ser Nicolaus paduanus ser Bevenutus ser florinus ser Simon ser Jacobus ser panthaleon ser Johannes omnes isti sunt consanguinei in tali consanguinitate quod vellet vincere partem adversam et ideo eorum dictis non stat precipuum dicant contra.

Item excipiendo dicit quod dicta ipsorum testium non relevant quia sunt varii discordes et singulares et in dictis ipsorum non concludunt ad intentionem partis nec aliquid dicunt quod concludat intentionem dicte margarite

vmo dare deponunt et concludunt per ipsa mar. Et maxime
presbiter lazarus ser Benevenutus ser Franciscinus dominus
Antonius et plures alii ut expressius liquidabitur.

Et ipsa dicta excipiendo dicit ut dicit collat salvis aliis
exceptionibus et iuribus dicte Margarete.

Idem procurator ponit ut sub suo iuramento et petit per partem
adversam simul credere.

Primo quod dominus Antonius decanus Aquilegiensis ser Florinus de
Colloreto ser Jacobus de Colloreto fuerunt fratres ser Johannis
patris dicti Marhorii.

Item quod ser Gaspar de Bragacho fuit frater d... matris
dicti Marhorii.

Item quod prefatus dominus Antonius decanus et dictus ser Gaspar sollici
taverunt prefatam litem veniendo coram iudice quasi
singulo actu prestantes favorem et alio modo sollici
tando.

Item quod ser Simon ser Panthaleon ser Nicolaus paduani
sunt consortes et consanguinei et similiter ser Panthaleon

Die sabbati viiij dicti mensis Augusti hora et loco pro in
scriptis presentibus Nobili viro ser Philippo de Manniis
ser Bertrando ser Johanne de Susana de Vtino ser
Laurentio notario de Louaria Vtini habitante testibus et aliis
pluribus. Coram antedicto domino Archidiacono vt supra
sedente. Comparentibus predictis ser Francisco de
Colloreto vnacum predicto domino Antonio coniunctim ac
dicto domino Siliano et domino Serafino quos nomine
ex alia dictus ser Franciscus ad probandum de
iure suo capitula infrascripta productioni quorum ipsi

dni Julianus et herasimus dixerunt non consentire et ea admitti non debere. prefatus vero dominus archidiaconus, visis capitulis expeditis, ea admisit salvo iure impertinentium et non admittendorum, et instantia productorum ser Francisci et domini Antonii commisit michi notario delationem sacramenti et examinationem testium super ipsis capitulis producendorum.

Post quae ipsi dni Julianus et herasimus replicando contra exceptiones productas per partem adversam ser Marchorum contra testes partis sue produxerunt replicationes infrascriptas. Et demum instantibus ipsis ser Francisco et dno Antonio dicto nomine prefatus dnus Archidiaconus decrevit et fieri commisit duas compulsorias unam videlicet ser Georgio Fadinussii de Venzono alteram Danieli de Castiglono quod veniat ad testificandum in presenti causa super exceptionibus factis per ipsos contra infrascripta producta per ipsos dnos Julianum et herasmum. Et insuper admonuit ipsas partes ad videndum concludi vel ad dicendum causam quare ad diem martis proximum.

Tenor autem Capitulorum per dictum ser Franciscum supra productorum sequitur et est talis

Et primo quod in patria Foriiulii est communis mos et consuetudo quod quando contrahitur matrimonium solet fieri verbum per aliquam tertiam personam quae ad hoc per partes rogatur.

Item quod in tota patria communiter a quibuscumque solet fieri huiusmodi verbum matrimonii per verba de presenti licet tunc temporis solummodo sponsus manum

tangat sponse, et ita coit. practicat. et practicatus ab uno ij. iij. x. xxx. xl. annis et ultra

iij Item quod comuniter solet fieri tale verbum hoc modo videlicet vos domina talis acceptatis et consentitis in talem tamquam in verum legitimum sponsum et maritum secundum precepta ecclesie Romane, ecclesie Aquilegensis et laudabiles consuetudines partie Foriiulii, et ita practicatur et est practicatum ab uno duobus iij. v. x. xx. xxx. et xl. annis et ultra.

iiij^o Item quod inter per ruborem quem habent dicte sponse tacite endent ita quod quasi non possunt audiri

v It. quod deinde interrogatur sponsus per similia vel equipolentia verba prout fuit interrogata sponsa, et endit quod sic, ita quod bene auditur, et deinde tangit manum sponse seu uxoris.

vj It. quod predictum verbum quod fuit factum et celebratum fuit per presbiterum lazarum presbiterum lazarum inter dictam d. margaritam et dictum Matheum ... gestum et celebratum fuit per talia et similia verba vel per equipolentia, et eundem effectum importantia.

vij It. quod de his omnibus et singulis est et erat verum publica vox et fama

Tenor replicationum parte dicte domine margarite ut supra producte sequitur et est talis

Replicando cont. excepta dict. et allat. p parte margarete q dicte exceptiones non sunt vere in facto n. in iure. In facto dicit

Et primo q dna Johanna fuit et est dna grauis bone condicionis honesta et dictam eum non solicitauit nec appet. nec appetere pot. q fuerit in iudicio solicitando procurando n. ex inditium inponendo suas ptes in contra id qd dicit q mathor eam non habet cum in dicta re Albium non fecerat / Et idem in eo qd dicitur de dna Justa q idem fecerit q habeant p odorinus maritus et Antonius eius filius affectionem ad ipam cum nisi in tantu q vellet q hentes Justitiam obtineat / Quo ad id qd dicitur de dna Catina uxore p Nicolai q het affectionem ad eam neq ista est ubis neq hoc negatur et est dna bone condicionis et vellet tenere ptes suis hentem et in eo qd subdit q vellet ipm mathorem margaretam non hre dicit q dicta dna non est consanguinea, nec attinens eidem margarete

It in eo q dicit dictum nobilem virum p Raphaelis marescalchi non releuare dicit releuare quia pbat de cohabitatione in thoro seu lecto

It in eo qd dicit dnam Jacobam uxorem p Nicolai ee cognatam dicti Antonii et q eam solicitauit dicit istam exceptionem non releuare cum non sit vera in facto q aliquid opata sit in hac re nisi in tantum q videns ~~ipam~~ ipam

mar. respondisse nequaquam nolle ipsum s. mattheum ut ipsa margareta maritaret honorifice bene interponit partes suas ut tenebat et debebat quod maritaret dicto s. Antonio

Item quo ad s. Benvenutum et eius dictum dicit quod idem s. Benvenutus in predictis et circa predicta contenta seu contenta in dicto capitulo se non intromisit nec partes suas interposuit quo ad dominam Catinam relictam quondam magistri michaelis mariam uxorem Odorici et replicando dicit quod sponte libere et non subornate deposuerunt et quod sunt mulieres bone opinionis et fame quibus magna fides adhibenda est in eo quod dicit dominam Elisabeth esse singularem in dicto suo dicit contrarium ymo habet plures testes concludentes ad finem de quo queritur

It. quo ad dominam Ursulam quod dicit quod se interposuit etc. et quod fuerit contra replicando dicit negando ea que continentur in dicta exceptione et si aliqua verba interposuit dicta verba dixit attento quod nullum matrimonium erat inter ipsum mattheum et dictam mar. et idem replicando dicit contra blasium.

In eo quod opponit quod dicta domina lucia non concludit quia ~~narrat dicit~~ variat dicit ipsam non variare et quod ipsam causam non sollicitavit in iudicio aut extra et quod verum est quod videntes nullum matrimonium esse inter ipsum mattheum et margaretam interposuerunt

ptes ipsas prout pbā et appbata dna face debet
matrim dna Ursula

Item Replicando dicit quod de omnibus his tendentibus
ad matrimonium factum per dictum Antonium
et Margaretam appet per publicum instrumentum
et ultimo de sponsalibus de futuro quod assumitur
gesta ol tempore impubertatis dicte Margarete / otia
constat per publicum instrum

Et predicta excipiunt per pte dicte Margarete salvo
quolibet suo iure

Compulsoria

Nicolaus de Spatarinis de Clemona Archidiaconus Aquilegen
Dilectis in xpo Georgio Radiussij de Venzono et Danieli
quondam Nicolai petri blanch de Castiglono Aquilegien dioc
Salutem et omne bonum. Noveritis quod in certa causa
matrimoniali vertente inter Mathorem quondam Johannis de Colorseto
ex una, et Margaretam filiam quondam Antonij notarij
de Valuesono ex altera coram nobis fuistis nominati testes per
eundem Mathorem super nonnullis Exceptionibus per
ipsum Mathorem in dicta causa productis. Quocircha
vos Georgium et Danielem prefatos ad instantiam et
petitionem dicti Mathoris citamus requirimus et monemus
vobis nichilominus et vestrum cuilibet in virtute sancte obedientie
et sub Excomunicationis pena precipiendo mandantes quatenus
vestri in domibus nostre solite habitationis coram nobis personaliter
comparere debeatis die martis nunc proxime futura de
mane hora tertia ad testificandum veritatem in dicta

causa testimonium deponendum sup dictis exceptionibus
et alys que fuerints interogati / Alioqn dicto adue-
niente termino et vobis non comparentibus procedemus
in predictis q uos et iuris quelibz put iuris fuit
uri absentia seu contumatia in aliquo non obstant.
Has aut litteras nri sigilli impssion munitas / ad
cautelam ~~formmas registrari~~ registratas uobis et iurz
cuilibz mandamus presentari de quarz presentatione relationi
cuiuscumqz iurati nuncii latoris earundez / ut alio
legitimo documento supinde confecto plenam dabimus
fidem . Utini Aquilegen dioces die viij. Augusti
millo quadringentesimo trigesimonono Indictione secunda . .

Supscriptis millo et Indictione die martis undecima predicti
mensis Augusti hora vigesima Actum Utini in
supscripta Capella sancti Johannis presentibus Nobili et Egre-
gio legum doctore dno henrico q s precti de zucho
et discretis viris s Bertrando q s Johanis de
Susana / ac s Nicolao quodam s Cerbelli de Utino
testibus ad hec habitis et alys. / Coram prefato dno
Archidiacono Aquilegen iure sedente Comparentibus
andreas s Francisco de Colloreto / et dno Juliano
Juliano de Florentia / ac dno herasmo quos sup noie
exaltat in termino petiit satisfactioni instanti
dicto s Francisco eo nomine consensu ieo predictorz
dni Juliani et dni herasmi ad hec interuenient

Conclusum in causa et terminus ad allegandum

Prefatus dominus Archidiaconus aperuit et publicavit dicta
et attestationes testium examinatorum pro parte dicti
P. Francisci eo nomine super exceptionibus factis contra
instrumenta supradicta pro parte rea producta / ac etiam
super capitulo ultimo pro parte dicti P. Francisci dicto nomine
producto. Quas attestationes prefati domini Julianus
et Herasinus dicto nomine dixerunt quatenus in quantum et deponunt
pro parte sua illas acceptabant et acceptant in quantum
vero contra dixerunt opponendo ipsos testes eorum dicta
non relevare in iure nec in facto causis et rationibus
suis loco et tempore allegandis et dicendis. prefatus
vero P. Franciscus dixit replicando relevare partem
suam eos producentem in iure et in facto etiam
causis et rationibus suis loco et tempore allegandis
Post que dictis domino Juliano et domino Herasino dictis
nominibus instantibus pro conclusione prefatus dominus
Archidiaconus de consensu etiam dicti P. Francisci una
cum ipsis partibus in ipsa causa concludentibus conclusit
et legitime conclusum haberi voluit ~~mandavit~~ / ac
pronunciavit. Statuitque ipsis partibus hinc inde
terminum ad allegandum in ipsa causa de die Jovis
proximum futurum ad octavam..

[illegible]

pro augusto [illegible] actum [illegible] in loco [illegible] pnt [illegible]

[illegible] dominus [illegible] doctore domino francisco filiano de [illegible]

[illegible]

fabriano, [illegible] Antonio rubeo [illegible] domini [illegible]

[illegible]

[illegible] domino [illegible]

diacono [illegible] ad [illegible] de [illegible]

[illegible] francisco de collaucto [illegible] nomine [illegible]

[illegible]

dicto domino Filiano de florentia [illegible] domino [illegible]

[illegible]

[illegible] In quo [illegible]

[illegible] partes [illegible] dederunt et exhibuerunt [illegible]

domino Archidyacono allegationes [illegible]

[illegible] allegationibus [illegible] dominum Archidyaconum

[illegible] filianus et [illegible] proposuerunt

[illegible]

[illegible] domino Archidyacono [illegible]

[illegible]

[illegible] complacentia [illegible]

[illegible] omnes [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] domino Archidyacono, magnus [illegible] favorabiliter [illegible]

[illegible] hoc [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] replicaverunt [illegible] constituti [illegible] dns

[illegible]

etiam deciderunt [illegible] terminum [illegible] sicut de iure tibi videtur

[illegible] etiam cum alijs partes qua de eo plenissimum [illegible] habent nec volebant [illegible] committere [illegible] sapientis [illegible] post multa inter ipsas partes [illegible] dicta et replicata [illegible] dominus archidyaconus declaravit velle videre processus et allegationes dicte cause, et etiam si est aliqua constitutio sinodalis [illegible] se extendat ad hoc ut ea debeant committi consilio sapientis, et postea terminare ipsas partes voluntarium [illegible] ipse de per se vel cum consilio alicuius assessoris velit in ipsa ea ordinare aut eam committere consilio

[illegible]

[illegible] feria vigesimaseptima [illegible] mensis Augusti [illegible] hora [illegible] [illegible] in suprascripto loco presentibus [illegible] domino Francisco [illegible] domino [illegible] [illegible] canonico [illegible] [illegible] Johanne notario de [illegible] [illegible] Nicolao [illegible] Zanini de [illegible] testibus et alijs [illegible] Coram [illegible] suprascripto domino Archidiacono [illegible] ad ius reddendum [illegible] tribunali [illegible] Comparuit [illegible] Franciscus de [illegible] dicto nomine [illegible] [illegible]

[illegible] velle allegationes [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] de [illegible] in una [illegible]

Iohanne z Herasmo nomine [illegible] cu aliis [illegible]

[illegible]

deacom z formatice eius fiendi [illegible] dicti [illegible]

[illegible] cum comite [illegible] [illegible]

[illegible] archidiaconus dixit quod ipe [illegible]

[illegible] sibi [illegible] [illegible]

[illegible] valde [illegible] [illegible] ipius [illegible]

p una parte z p altera [illegible]

[illegible] cum [illegible] si ipis partis placet [illegible]

[illegible] et quod [illegible] si vellent [illegible] in scriptis

[illegible] postea [illegible] comittet ipum cum [illegible]

[illegible] Antonius de [illegible]

[illegible] ipe dns archidyaconus [illegible]

comitte[illegible] cum [illegible] deceberet [illegible]

[illegible] ipa [illegible] cum aliis [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ipo dno archidyacono si volebat

[illegible] in ipa [illegible] pauci

[illegible] doctores [illegible] ipe dns

archidyaconus [illegible] cum eis [illegible]

[illegible]

[illegible] in ipa [illegible] melius [illegible]

[illegible] comitti [illegible] Demum vero post multa

[illegible] hec dicta et [illegible]

dns archidyaconus dixit quod ipe [illegible] volebat

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ... r. [illegible]

[illegible] initum, eorumque ... [illegible]

... tenore [illegible] plenam dabimus fidem. Datum [illegible]
die vigesimonono mensis Augusti [illegible]
[illegible]

[illegible]quadringentesimotrigesimonono [illegible] die Lune [illegible]

[illegible]

[illegible] capella Sancti Johannis baptiste, presentibus venerabilibus
[illegible] viris [illegible] de [illegible] officiante in [illegible]
[illegible], ac [illegible] francisco [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] et Mateo [illegible]
de [illegible] testibus adhibitis ad hec [illegible] supradicto
[illegible]
[illegible] ad [illegible] parte, comparentibus [illegible] francisco de
[illegible]
[illegible] de [illegible] pro [illegible] agente [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] domine Margarete
[illegible]
[illegible]

[illegible] copia, [illegible] | [illegible] informationis [illegible] in publicis [illegible] ...
[illegible] | [illegible] copia [illegible] tenores, petens [illegible]
[illegible] testes [illegible] dicto [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] copia [illegible] cum termino ad allegandum [illegible] | [illegible] partes [illegible]
copiam, et assignari terminum ad allegandum in forma que
non sint admittendi, [illegible] domino Archidiacono
[illegible] domino [illegible] nomine petenti copiam dictorum

[illegible] Donnte ad [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] de Roma [illegible] et discreto viro [illegible]

[illegible]

[illegible] domino [illegible]

[illegible] Comparuerunt [illegible]

[illegible] Antonio de Belgrado [illegible]

nomine [illegible] agentes et [illegible] domino Iuliano [illegible]

[illegible] nomine [illegible] in termino [illegible]

[illegible] instrumentis [illegible] Francisco et domino Antonio

[illegible]

[illegible] allegationibus [illegible] per quas [illegible]

[illegible] admittenda [illegible] domino Iuliano et [illegible]

[illegible] admitti [illegible] etiam

[illegible]

[illegible] dicta [illegible] facta [illegible]

[illegible] non fuisse [illegible] legitime et etiam [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] hec dicta et

[illegible]

[illegible] excepto ultimo quod [illegible]

quoque [illegible] domini Iuliani et [illegible] dicta

[illegible]

[illegible] nulla, aut [illegible]

[illegible]

[illegible] et appellationi dicti [illegible] domini Antonii

[illegible]

[illegible] appellat ab hac pronunciatione

[illegible]

[illegible]

[illegible] dictum fr andree de coll[illegible]
[illegible] duarum [illegible] alt[illegible] [illegible]
[illegible] cum [illegible] parte [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] dicto nomine [illegible]
[illegible] appellatione [illegible]
[illegible] fr francisci [illegible] [illegible]
[illegible] nomine [illegible] non [illegible]
[illegible]
[illegible] appellationem non admisit nec [illegible]
[illegible] de iure [illegible] fr francisci
[illegible] omnia [illegible]

[illegible] per ipsos explic[illegible] [illegible] in admonitione [illegible]

[illegible] sua appellatione [illegible]

[illegible] sub ipsa admonitione tempore ut asserunt [illegible]

[illegible]

[illegible] tempore [illegible]

[illegible] appellans per dictum dominum [illegible]

[illegible]

[illegible] domino Silvano de Florentia [illegible]

[illegible] de Valuestino [illegible]

22 hodie per presentem dominum [illegible] quod [illegible]

[illegible] per partem [illegible] de Colloreto [illegible]

[illegible] non deberet tum ex eo quod

[illegible] aliqua [illegible] quod

[illegible] publica [illegible] tum ex

[illegible] tum ex eo quod [illegible]

[illegible] alias [illegible]

appellans [illegible] allegandis [illegible]

[illegible] Quare dictus [illegible]

[illegible] dicta [illegible] et

[illegible] appellant in [illegible]

[illegible]

[illegible] in [illegible] et petunt [illegible]

[illegible]

[illegible] per hac sua appellatione pendente [illegible]

[illegible].

[illegible]

[illegible] Christoforo de [illegible]

[illegible] testibus ad hec [illegible]

[illegible] appella[illegible] [illegible] sententia

[illegible] Aquilegien[sis] curie [illegible]

[illegible] domino Thome [illegible] Episcopo [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] nomine [illegible]

[illegible] Et primum [illegible] appellationem

[illegible] dicto nomine [illegible]

[illegible] Nicolaum de [illegible]

[illegible] Aquilegien[sis] in [illegible]

[illegible] matrimoniali [illegible]

[illegible] Margaretam [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] dicto nomine [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] appellationem [illegible]

[illegible]

[illegible] appellationem [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] petitionem [illegible]

[illegible] tunc [illegible] annuo, [illegible]

[illegible]

[illegible] archidiacono [illegible]

[illegible] pronunciavit. Et si quid post [illegible]

[illegible] retractavit, et [illegible]

[illegible] appellationi [illegible]

[illegible]

[illegible] in [illegible]

[illegible] tempore [illegible]

[illegible] generales [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Margarete [illegible]

[illegible] appellatio [illegible]

[illegible] potuit, ad nos [illegible]

[illegible] domini [illegible]

[illegible]

[illegible] Margarete [illegible]

[illegible] matrimonial[illegible]

[illegible] Margarete [illegible]

[illegible] collata, [illegible]

[illegible] pro parte dicta [illegible]

[illegible] Margaretam [illegible] dicta [illegible]

[illegible] postmodum [illegible]

appellationis [illegible] pro parte [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ... tenore huius [illegible], [illegible] libro [illegible] Nicolao de [illegible]

[illegible]

[illegible] pena [illegible] nec hac appellatione [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] appellationem [illegible]

[illegible] [illegible] sub eadem

[illegible] pena [illegible]

[illegible] [illegible] vobis [illegible] in [illegible]

[illegible], [illegible] sub [illegible] sigillo [illegible]

[illegible] [illegible]. Datum [illegible]

[illegible] [illegible].

[illegible] Thomas de [illegible] de [illegible] Abbas [illegible]

[illegible] Aquilegensis [illegible] in spiritualibus [illegible] a [illegible]

[illegible] Thomas [illegible]

[illegible] [illegible] Nobili [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] nomine generalis [illegible] [illegible] ac [illegible]
[illegible]
illius per dominum potuimus respondere nec possumus [illegible]
[illegible] pro appellatione supradicta appellationem prosequi
debeat, ideo nos notarii predicti licentiamus.

[illegible]
presentibus actum Venetiis in domo capitulari, presbiterorum colle-
gatum ecclesiarum Sancte Marci [illegible] in loco solito
[illegible]
[illegible] Antonio notario [illegible]
[illegible] notario [illegible]
[illegible] contra supradictos dominos [illegible]
[illegible]
ecclesie [illegible] tribunali [illegible] ad [illegible]
[illegible] banchum [illegible] compareant [illegible]
[illegible]

[illegible] homas [illegible] de [illegible] ex una [illegible]
Iuliano de florentia [illegible] nomine honeste [illegible]
dne margarete filie q. [illegible] antonii [illegible] de valuestino ex altera.
[illegible] dno [illegible] de belgrado ex nomine [illegible]
[illegible] margarete [illegible]
[illegible]
facta [illegible] dnm Nicolaum de [illegible]
Glemona [illegible] Aquilegien in [illegible] matrimonial
[illegible]
archidyacono [illegible] dicti [illegible] margarite in [illegible]
[illegible] admissione [illegible] capitul
[illegible] facto [illegible]. [illegible]
appellans [illegible]
[illegible] dno [illegible] dno Nicolao
de [illegible] eius [illegible] inhibendo [illegible]
de [illegible] in [illegible]
[illegible] pro [illegible] alias [illegible]
dno Iuliano [illegible]
[illegible]
[illegible] dno [illegible]
[illegible] dno archidyacono [illegible]
[illegible] matrimoniali [illegible]
[illegible] ad ulteriora. Quare [illegible]
[illegible]

Thomas [illegible] de padua [illegible]
[illegible]
in [illegible]

[illegible]

[illegible] inuq[ue] p[ro] appellare appellacion[em] eandem p[ro]sequi nol[illegible]
[illegible]
[illegible] appellone p[re]dicta [et] l[itte]ras subdelegatorias p[re]dictas no[n]
obstantib[us] in dicta ca[usa] matrimoniali p[ro]cedere
possitis [et] valeatis p[ro]ut [con]stat. Vobis melius de iure
videbitur. Valete ex Verona die sabbati quinto mensis
Septembris millesimo [illegible] [illegible]

In p[re]s[enti]a p[re]fati [illegible] die [illegible] mensis Septembris de mane [illegible]
in capella S[an]cti Joh[ann]is baptiste [illegible]
[illegible]
[illegible] p[re]sentib[us] [illegible] testib[us] [et] alijs [illegible]
d[omi]no Nicolao de Spatarinis [illegible]
[illegible] p[ro] tribunali [illegible]
[illegible] p[re]fato p[resbite]r Francisco de Colloreto [illegible]
[illegible] de Colloreto [illegible]

[illegible]

[illegible]

dicta [illegible] in termino [illegible] [illegible] in qua instrumenta

[illegible] Francisco [illegible] domino Antonio dictis nomine [illegible] publicatio

[illegible] [illegible] venditionis [illegible] capitula

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] dicta attestationes

[illegible] testium [illegible] copia publicatis [illegible]

[illegible] Cum [illegible] attestationibus illis [illegible]

[illegible] Johannis [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] testibus [illegible] dicta acceptabat potissime in illis

partibus in quibus [illegible] in favorem [illegible]

[illegible] Et [illegible] testium [illegible]

[illegible] Antonii [illegible]

[illegible] in parte quod [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] dicto [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Antonii dicto [illegible]

[illegible] instrumentum [illegible]

[illegible] testium [illegible]

[illegible]

[illegible] allegandi

[illegible]

[illegible]

hec p[ro]bata p[er] Ma[r]ce [illegible] In xpi nomine Amen. Infrascripti sunt dicta et attesta-
tiones testium productorum per Nobilem Juvenem s[er] Melchio-
[rem] quondam [illegible] de Colloreto [illegible]
[illegible] matrimonii [illegible] nota [illegible]
[illegible] Margaretam [illegible]
[illegible] de Valuesone. Examinatorum
[illegible] eciendum pream dum
[illegible] de Glemona [illegible]
[illegible] Aquilegie et [illegible] cause matrimoni-
alis ac me Johem notum ecclesie Aquilegie
[illegible] de [illegible] dicte cause scribam et s[er] Johan-
[illegible] Simonis de Ionacia collegam meum in dicta [illegible]
etiam ad scribendum deputatum, de [illegible] capitulis
dicti s[er] Melchioris in firmum descriptis [illegible]. Sub
anno domini Millesimo quadringentesimo trigesimo nono In-
dictione [illegible] diebus et locis infrascriptis descriptorum
[illegible]

[illegible] Nobilis [illegible] s[er] Melchior [illegible]
s[er] Johannis de Colloreto [illegible] questione per se mota
Margaretam filiam quondam s[er] Antonii de Valueso-
[ne] [illegible] occasione matrimonii [illegible] inter eos contracti fecit
et exhibet per sacramentum positiones infrascriptas, quibus
petit eam cogi ad respondendum per sacramentum et si
negata fuerint, intendit illas probare per suos articulos
[illegible] probare intendit non astringens se ad probatio-
nem superfluam. Salvo iure addendi [illegible].

In [illegible] omnibus [illegible] per dictum
s[er] Melchiorem cum [illegible] suis attinentibus [illegible]
ac p[ro]bata Margareta etiam cum suis attinentibus

[illegible]

[illegible] mo rum Castro collareti i domo Nobilium virorum

E. Florini et F. Jacobi fratrum de eodem loco causa ma

[illegible]

Margarete prefata Margareta ibidem p[re]ns et con

[illegible]

[illegible]

[illegible] sum sponsum et mariti [illegible]

[illegible]

hic et sic fuit otenta Et vice versa ipse F. Machor

[illegible] acceptavit et in eam [illegible] tunc

tempore in sponsam [illegible]

[illegible] Margarete quodam [illegible]

[illegible] requisita p. [illegible] dnm Archidiacon

sup p[ri]ma positione [illegible] F. Machor [illegible]

[illegible] F. machor et [illegible] nulli [illegible]

[illegible] Margareta [illegible]

[illegible] sua tm / nullis existentibus ib

dem affinibus suis. Et q[uod] ipsa Interrogata p[er] F. fran

[illegible] ipsius F. Machoris si consentiebat in p[re]

F. Machorem nunq[uam] [illegible] nec fuit otenta / et [illegible]

violent[er] Introducta fuit p[er] [illegible] F. Franciscum et

[illegible] Laurentiam eius sororem [illegible]

[illegible] domus predictorum F. Florini et fris [illegible]

ante et no[n] consentiente

[illegible]

[illegible]

domne Margarete per dominum presbiterum lazarum offi
ciantem in collureto utriusque ipsorum Iuravit ad sancta
dei evangelia tactis scripturis premissa que promise
runt rata et grata tenere et observare et adimplere
non contravenire nec dissentire

Respondet quod credit quod Iuravit ex suasione dicti [illegible]
[illegible]

Item quod [illegible] dicte premissis [illegible] erat
et fuit etatis et bene Intelligens quid faceret et optime
discretionis et ad dictum actum matrimonii venit
sua sponte et alacri et Illari vultu

Non credit quia tunc erat puella valde Iuvenis
et non Intelligebat predicta nec habebat discretionem
ad talia cognoscendum.

+ It quod post predicta prefata Margareta stetit et habi
tavit in eadem domo in qua etiam cohitabat [illegible]
[illegible]
do ipsum dominum Melchiorem tamquam maritum suum et ita eum
appellando et se gerendo pro uxore sua, et ipsum libenter
videndo et amando tamquam maritum. Credit quod
ex post habitavit per octo dies in dicta domo cetera
non credit.

It quod dictus contractus primus fuit Iam sunt anni
duo Salvo paulo plure vel pauciori. Non credit
Immo erunt bene quattuor anni [illegible]

Item quod prefata Margareta stetit [illegible] in
eadem voluntate per [illegible] tempora. Non credit.

[illegible]
[illegible]
[illegible] filio condam S. Vercia
[illegible] Item dicit quod domina Vrsula amita sua plu
[illegible] rat sibi si volebat Sr. Machorem [illegible] primi
[illegible] itum quod deberet sibi dicere. Et quod non in [illegible]
[illegible] Et quod ipsa respondit quod ipsa sicut alias nolue
rat eum sic etiam nunc nolebat ipsum et aliter non credit.

[illegible] noctis
[illegible]
[illegible] vnum vel plures ad domum [illegible]
[illegible] Margareta morabatur facto signo per eos dato sibi
[illegible] Margaretam [illegible] et clandestine ea
[illegible] domum. Credit quod venerunt Valuestinum
[illegible] dicti Antonij [illegible] quod
[illegible] crepusculo diei cum ipsa [illegible] tunc volun
[illegible] venit domum. Et fuit desponsata in Valuesti
[illegible] in quodam orto per ipsum D. Antonium

[illegible] quod ipsa Margareta fuit inducta cum multis [illegible]
[illegible] cum magno studio ad consentiendum [illegible]
ipsum traderet quia [illegible] sciebat [illegible] primo [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] credit.

11. Item quod de omnibus et singulis est publica vox et fama
de creditis credit de non creditis non credit

[illegible] die Jovis sexta decima mensis Iulii Actum [illegible]
Aquilegensis dioecesis in burgo Aquilegie intrinseco ante
domum habitationis infrascripti domini Antonii de Colloreto
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Odorico fidelitate de Melso habitante [illegible]
philippo gramatice professore quondam [illegible] de sancto daniele
venetiis habitante, testibus ad hec habitis et vocatis
et aliis — Ibique venerabilis vir dominus Antonius de
Colloreto decanus Aquilegensis et honesta domina fir
mina de Rossano uxor relicta quondam Venerii de
Rossano Ancilla ad presens domini danielis de Strassoldo
decani Utinensis in testes producti per prefatum dominum Nicolaum
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
us et utrique ipsorum debito sacramento per antedictum
dominum Nicolaum Archidiaconum iuramento corporali
ad sancta dei evangelia manu tacto scripturis
puram dicere et testificari veritatem de hiis que sciverint
et interrogati fuerint super capitulis eiusdem [illegible]
[illegible] et in tota ipsa causa, remoto odio amore
timore precio precibus lucro vel damno tam pro una
parte quam pro altera

Venerabilis vir [illegible] [illegible] [illegible] de
Colloreto, decanus ecclesie Aquilegensis testis nostris [illegible]
[illegible] et iuratus et ad probandum per prefatum dominum [illegible]
[illegible] datus et nominatus, Examinatusque et Interrogatus
per antedictum dominum Archidiaconum super capitulis [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] et dixit [illegible]

[illegible] iacet [illegible]

tunt vidit et audiuit fieri pdicta in articulo contenta

nt dictos S Machorem et dnam Margaritam in castro

collorete in stupa domorum habitationis pdictorum [illegible]

[illegible] Jacobi ferrarii - Interrogatus p modum [illegible] fuit

[illegible]

pbiteri lazari capellani dnorum de collorete [illegible] tunc

[illegible]

[illegible] parcta vidit q sic et si fuit contenta / vidit q

[illegible] domina Margareta ad interrogationem dicti presbiteri

[illegible] Interrogatus si consentiebat in ipsum S

[illegible] rem vidit q sic omnibus ibidem interessentibus

videntibus eam et intelligentibus et etiam ipse S M[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] nove olim s bernardi [illegible] Johannis quondam S ho[illegible]

[illegible]

Pantaleone de collorete [illegible] de [illegible]

[illegible] de [illegible] et aliis pluribus [illegible]

[illegible] vxore [illegible] florini et [illegible] duabus [illegible]

[illegible] ipsius florini de quibus [illegible]

[illegible] dna laurentia [illegible] dne Margarete

[illegible] de Rosp[illegible] ancilla [illegible]

[illegible] florini et s Jacobi et quedam alia [illegible]

pdicte dne laurentie - Interrogatus quis erat

de affinibus ipsius domine Margarete respondit quod erant S. Franciscus de Colloreto frater ipsius S. Machorus et co [illegible] Margarete [illegible] Interroga-tus de tempore quo predicta fuerunt Respondit quod ut credit fuerunt tres vel quatuor anni in [illegible] mensis decembris vel in principio mensis Januarij nunc preteritis. Interrogatus si ipse S. Machor eandem Margaretam tunc desponsavit [illegible] respondit quod non sed tantum tetigit sibi manum. Interrogatus si ipsa domina Margareta fuit seducta et introducta [illegible] [illegible] dixit quod non, et quod ipsa sponte venit una cum alijs de [illegible]

Super secundo capitulo Examinatus et Interrogatus suo sacramento respondit et dixit contenta in ipso capitulo vera [illegible]. Interrogatus quomodo sciret respondit quia vidit cum iurare ac ipsum S. Machorem et presens fuit, quia tactum fuit subito et immediate postquam ipse S. Machor tetigit sibi manum. Interrogatus quibus presentibus respondit pre-[illegible] [illegible] Interro-gatus si fuit seducta per aliquem ad sic iurandum respondit quod nescit ipsius testis

Super tertio capitulo Examinatus respondit et dixit contentum in eo bene esse vera, et hoc scire dixit quia ipsa Margareta tunc erat illarum et contenta, et alacri vultu [illegible] tractat praticatum cum ipsa Margareta de dicto matrimonio contrahendo et quod ipsa bene contentabatur. Interrogatus [illegible] de certo licet putet quod tunc ipsa fuerit etatis annorum

[illegible]
tur sibi optime et bone discretionis. Inducit quod sic et hoc
io scire dixit testis ipse quia dum in eadem loqueretur
[cu]m ipsa domina Margareta, ipsa sibi bene respondebat
cum optima discretione et sapientia ac cauta.

[Su]per quarto capitulo examinatus et interrogatus eius [illegible]
[illegible] to inducit et dixit se de contentis in eo tantum [illegible]
[quod] ipsa domina Margareta post dictum matrimonium [illegible]
[illegible] ictum stetit et habitavit in domo predicta in qua [ha]
bitabant ipse Melchior, frater Franciscus et domina Laurentia
[illegible] una cum ipsis forte per dies octo vel decem et inde re
[illegible]
[quam] de causa recessit inducit quia attinentes sui videlicet Bal
dassar de Baluesono et Benevenutus de Tulmetio eam
requisiverunt et sic ipse Franciscus eam eis dedit
quia ipse Baldissar et Benevenutus promiserunt
eam sibi dare cum esset etatis habilis ad consumandum
[matr]imonium. Interrogatus quomodo sciret inducit quod sic vidit eos
promittere et requirere ipsam Margaretam et presens fuit
in Vtino [illegible] in quo loco dixit interrogatus esse non recto
[illegible]
[In]terrogatus si ipsa domina Margareta tempore predicto quo ste
tit in dicto collorceto reputabat et reputavit ipsum Mel
chiorem tunc maritum suum et si ipse Melchior eam re
putabat pro uxore sua inducit quod ipse Melchior bene eam
reputabat pro uxore sua. Sed nescit de certo si ipsa Mar
gareta ipsum reputabat pro suo marito sed per auditum dicti
fratris Francisci et Laurentie eius sororis bene eum reputa
bat pro suo marito. Et aliud dixit nescire.
Super quinto capitulo examinatus et interrogatus inducit

et dixit se de contentis in eo nihil aliud scire quam supra in primo capitulo deposuit

Super sexto capitulo examinatus et interrogatus sub suo iuramento respondit et dixit nil aliud scire de contentis in eo nisi quam credit quod ipsi perseveraverunt in dicta oppinione et [illegible] reclamaverunt fore ipsius testis et etiam [illegible] ipsius Margarete perseveraverunt in proposito et tunc promiserunt dare operam quod dictum matrimonium [illegible]

Super aliis sequentibus capitulis examinatus non fuit de voluntate producentis

Circa personam ipsius testis diligenter examinatus respondit [illegible] quondam fratris Johannis fratris ipsius testis interrogatus [illegible] auxilium vel favorem [illegible] quod per [illegible] ipso [illegible] et tunc vellet vincere ipsam causam [illegible]. Et quod ad eum nullum de hac causa spectat comodum [illegible]

[illegible]

Honesta domina Timma quondam Venezii de Rospano [illegible] Rospano testis nostre prope dicti fratris Machonis [illegible] nominata et ad perhibendum producta examinata [illegible] interrogata et declaratis suo iuramento testificando dixit se scire de contentis in eis ut infra videlicet.

[illegible]

[illegible]

[illegible] stiterit [illegible]

taret cum f. florino et f. Jacobo fratribus de Colloreto [illegible]

domo quorum f[illegible] [illegible]

[illegible] dicto de [illegible]

ta predicta qui [illegible] pa

teribus vidit [illegible]

te, de quibus [illegible]

f. Machore et f. francisco predictis inter [illegible]

tiam presbiter presbiter lazarus ac etiam vidit con

gregare dominas Dorotheam uxorem ipsius f. florini

dominam Laurentiam uxorem f. francisci et filias ipsi

ne Dorothee ac ipsam Margaritam de [illegible] in

stupa domus predicti f. florini de Colloreto causa ut de

beatur matrimonium contrahendi inter predictos f. Macho

rem et prelibatam dominam Margaritam, ubi dum ipse

[illegible] tiam intrasset causa videndi statim fuit [illegible]

tus per furnatorem dicti loci causa faciendi panem et si

cut [illegible] et non potuit videre quid ipsi tunc fecerint

circa dictum matrimonium. Interrogatus de tempore quo p

dicta fuerunt respondit quod sunt anni circa quattuor.

Interrogatus si ipsa Margarita morabatur in ipsa do

mo antequam fieret dictum contractum et cum quibus

ipsa morabatur respondit quod ipsa habitabat [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

cipio quam ipsa Margarita et dictus frater Franciscus
frater Michael et domina Laurentia venerant collocuti
et hoc scire dixit quia semel vidit eum ve-
nire illuc. Sed tamen mortuus erat quando fuit factum
dictum matrimonium prout dicebat palam et publice

Deinde super tertio et quarto capitulis examinata et interroga-
ta suo sacramento respondit et dixit de contentis in ipsis capitu-
lis tantum scire videlicet quod die qua ipsa testis vidit ipsos
biles et dictas duas in simul comprehendere et intrare
[illegible]
vidit [illegible] videre et comp-
rehendere sua erat bona contracta intelligentis et discretionis ac
[illegible] illarum ac ibat lecta fratris [illegible] requisita si fuit
compulsa ad intrandum in ipsa stupha ut tracta per [illegible]
[illegible] certa per quam
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] intravit in ipsa do-
[illegible] dic-
[illegible] per spiritus supernus expulsum per eam et post pre-
dictum contractum matrimonii etiam vidit eum stetisse
per aliquos dies per quot dies stetit dixit interroga-
ta ne scire iocando et solaciando cum ipso fratre Michaele et
mettere accipiendo interdum sibi birretum de capite et
ponendo super caput sibi et abscondendo. et interdum
lacciola iocosa faciendo cum ipso fratre Michaele. Interroga-
ta si ipse dormiebat ut dormiunt homines respondit se non
scire causa [illegible] Interrogata cuius etatis erat [illegible]
domina Margarita respondit quod sua videre poterat

[illegible]

[illegible] respondit [illegible] testis dil[igent] examinat[us] et interrogatus recte respondit.

Die Veneris decimaseptima dicti mensis Julij. Actum [illegible] sup[er] sala p[re]dicta p[rese]ntibus petro theotonico fa[mi]liare d[omi]ni Dancheli de Strassoldo decani Utinen[sis] [e]t Jacobo de norimbergo familiare antedicti d[omini] [Nic]olai Archidiaconi, testibus adhibitis ad hec [illegible]. Ibique p[er] me Johanem notarium [illegible] tum fuit debitum de veritate dicenda sacramen[tum] Nobili viro S[er] gaspari de cergneu Utin[ensi] [illegible] in testem p[ro] p[ar]te [illegible] [C]olloredo notati et producti, Qui monitus p[er] me ipsum notarium Iuravit ad sancta dei Evangelia [ma]num tactis scripturis puram dicere [et] testificari veritatem de hiis q[ue] sciuerit et fuit Interrogatu[s] [illegible] his antedictis et in tota ipsa causa [illegible] [illegible] aut alicui eorum p[ro] una p[ar]te q[uam] pro altera.

Nobilis vir S[er] Gaspar [illegible] S[er] Conradi de [Cer]gneu Utin[ensis] in burgo Aquilegie [illegible] testis ut supra Iuratus [et] ad p[ro]bandum [illegible]
[illegible]

[illegible] tunc [illegible] presentes [illegible]
[illegible] dicti comitis bulgarentis [illegible]
ratus suo sacramento testificatus est [illegible] a [illegible]
[illegible] infra. [illegible]

[illegible] ipso [illegible]
[illegible] et dixit de contentis in eo scire [illegible]
[illegible] collareto [illegible]
[illegible] flo[illegible] [illegible] de
collareto ut sibi videtur in quadam domo ubi con
gregati erant plures Nobiles de collareto videlicet dominus
[illegible]
paduani ser Simon olim ser bicardi [illegible]
ser henricus [illegible] plu
res de quibus non bene recordatur [illegible]
[illegible] et [illegible] et [illegible] alia [illegible]
[illegible] othea uxor ser florum et quedam [illegible]
domina laurentia uxor ser francisci de collareto et certe
alie ancille seu mulieres quas non cognoscebat ipse
testis cum quibus erat predicta domina margareta
ubi etiam erat presbiter [illegible] de collo
reto qui omnes [illegible] erant illic congregati ad videndi
contrahere matrimonium inter ipsum [illegible] et
dominam margaretam ubi idem presbiter [illegible]
fuit verbum dicti matrimonii interrogando ipsos [illegible]
rum et margaretam si consentiebant unus in alterum
sicut moris est secundum precepta sancte Romane
Ecclesie et consuetudines patrie [illegible] testis ipse [illegible]
[illegible]
[illegible] respondere [illegible]

[illegible]

[illegible] ... tam ... dica ... [illegible]

[illegible] ... pt ... [illegible]

... contra ... ipsam dnam ... [illegible] et ...

accedere ad tangendum sibi manum. Interrogatus si vidit

... aliquo ex attinentibus ipsius dne Margarite interesse

... respondit q no nisi ipsm presbiterum Franciscum eius ...

... tum et dnam Lucretiam eius sororem. Interrogatus

[si] ipsa dna Margarita seducta fuit ut tangeret manum

[illegible]

... dum predicta respondit q no q viderit et q erat

... eius ... ut sibi videtur. Interrogatus quo

... [illegible] ... respondit quia sic ap

parebat ex aspectu. Interrogatus de tempore quo predicta

fuerunt respondit q credit q sunt ultra duo anni.

Interrogatus cuius etatis potuit esse ipsa domina

Margarita tunc dixit ignorare

p lecto capitulo Interrogatus et examinatus respondit

et dixit contenta in eo esse vera. Interrogatus quo scit respondit

... quia presens fuit et vidit deferri sacramentum ipsis

... et dne Margarite p dictum presbiterum

Lazarum et q utriq ipsorum iuravit ad sancta dei evangelia

... scripturis tacte tenere et firmum illud quod

fecerunt de revocatione dicti matrimonii et no contra

facere ... testibus ipse scit vidit et audivit. presentibus

testibus ... et in loco predicto Interrogatus si fuit

[illegible]

... et q no nisi q ipse presbiter Lazarus ... sibi ...

... et ... [illegible] ... et ipsa iuravit et

[illegible] non contravenire ut supra deposuit et [illegible] promissione. Ipse tamen presbiter [illegible] te [illegible] predicta.

Super tercio capitulo examinatus et interrogatus rendit et dixit quod per ea que ipse testis potuit comprehendere et videre, ipsa Domina Margareta fuit contenta, quia sponte accessit ad dictum locum nemine eam cogente et nullo illam, et nullum fecit actum per quem posset comprehendere, ipsam non velle consentire. Interrogatus si ipsa domina Margareta erat optime discretionis rendit quod sibi videbatur quod sic quia stabat bene attenta ad predicta.

Super quarto capitulo examinatus rendit de contentis in eo nihil aliud scire quam supra deposuit quia illa die recessit de Colloreto et venit Utinum. Audivit tamen dici ut subinde erat ab illis de domo venerabilis dicti presbiteri Francisci et aliis quod ipsa stetit ex post per plures dies in domo solacando cum ipso viro eius et cum bene videndo. Interrogatus si audivit dici predicta post presentem motam litem vel ante vel immediate post dictum contractum matrimonium rendit quod audivit d[illegible] [illegible] motam lite[illegible] [illegible] et plures [illegible]

Super quinto et sexto capitulis examinatus dixit de contentis [illegible] aliud scire nisi prout et quemadmodum [illegible] superius deposuit

Super septimo octavo et nono capitulis examinatus non fuit de voluntate producentis

[illegible] Interrogatus [illegible] rendit et dixit. Quod dum semel ipse testis [illegible] verum heredem dicere ipsi fratri Benevenuto in capitulo

[illegible] sibi et ipse vellet permittere et facere per unum matrimonium sortiret effectum; Et quod ipse frater Be[illegible] [illegible] nihil dubitaret [illegible] [illegible] esset [illegible] [illegible] frater Blasius [illegible] erat bone [illegible] ac domina Ursula et frater Blasius nil aliud facerent nisi illud quod vellet ipse frater Benevenutus et quod de hoc nihil dubitaret. Addens quod etiam ipse frater Benevenutus semel in stacione fratris Constantini de [illegible] et [illegible] tunc ipse testis sibi diceret de hac [illegible] pro nihil dubitaret [illegible] diceret quod [illegible] matrimonium [illegible] [illegible] frater Benevenutus [illegible] sibi dixit habuerat a quodam, qui tunc non [illegible] nominare ducatos centum super manu sua [illegible] ut eam Margaretam alteri traderet [illegible] et quod ipse testis respondere, quod numquam faceret hoc pro centum milia ducatorum. Interrogatus de tempore et presentibus, respondit quod a medio anno citra, in locis predictis, neminem presentem quod recordetur nisi dominam [illegible] [illegible] vice prima in dicta ecclesia [illegible]. Interrogatus [illegible] sollicitabant ipsum fratrem Benevenutum [illegible] dictum fuit quod ipsa Margareta aliquantulum se [illegible] videbatur velle ipsum fratrem [illegible] et quia dubitabant [illegible] [illegible] potuerunt evenire, ideo sollicitabat ipse testis et requirebat ipsum fratrem Benevenutum tamquam affinem [illegible] eis quod accideret scandalum [illegible].

[illegible]

[illegible]rca personam ipsius testis diligenter examinatus in omnibus recte sindicit addens quod quamquam ipse frater Melchior sit nepos suus videlicet natus ex quadam sorore dicti testis et ipse testis si[bi] [illegible] hunc tamen attamen vellet vincere ipsum cum suis [illegible].

[illegible] loco predicto [illegible] [illegible] presentibus Petro notario filio magistri Johannis [illegible] de [illegible] [illegible] Jacobo de [illegible] [illegible] testibus et cetera. Superque honesta domina Anna uxor [illegible] Panthaleonis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in teste per parte dicti [illegible] [illegible] [illegible] nostris nominata et producta et per me notarium ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] dei evangelia puram dicere et testificare veritatem de his que sciet et erit interrogata super capitulis suprascriptis et in tota ipsa causa [illegible] odio amore [illegible] [illegible].

Honesta domina Anna uxor [illegible] Panthaleonis de [illegible] [illegible] de [illegible] testis nostra [illegible] et ad probandum data et producta examinataque et interrogata per dictum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] super capitulis antedictis eidem lectis et declaratis suo sacramento [illegible] et dixit de contentis in eis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Super sexto capitulo examinata et interrogata omissis aliis de voluntate producentis [illegible] et dixit [illegible] [illegible] de [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] dum ipsa testis ante festum [illegible] proxime [illegible] preteritum per aliquot dies fuisset [illegible] [illegible] et esset in domo domine Ursule [illegible] uxoris [illegible] Baldassarris de [illegible] [illegible] dicte Margarete et loquerentur ad invicem ipsa testis et dicta domina Ursula, dum inter alia ipsa testis interrogaret per ipsam dominam Ursulam quid [illegible] frater Melchior et frater Franciscus fratres

de Colloreto et dna laurentia ipius fr francisci uxor et
[illegible] et ipi testi videbatur quod bn
bn et quod ipse fr Melchior erat factus unus pulcher Iu
[illegible]
Margareta q ascendit quandam scalam et intravit in una
[illegible] dicta dna l
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] p ipsum testem de
[illegible]
[illegible] ipa Margaret
steteret unum cum sorore sua dna laurentia p multi
sibi consulere de ipso fr Melchiore et quod semper quando audi
t fieri mentionem de eo ipa Margareta ridebat. Ite
dixit ipa testis quod etiam dum ipe fr Baldassar esset
[illegible] ursula et Margareta venissent unum alias cum
[illegible] ad sanctam mariam de matre ipa Margaret
[illegible] istius in [illegible] domo dicte testis fabulavit de ipo
[illegible] fr blasius nepos dicte testis de valuesona [illegible]
re [illegible] eandem Margaretam: nos habemus etiam
hic unam sponsam: et quod ipse risit et dixit in latino
[illegible]
pua sponsa si quando erit magna tunc erit bona sponsa
[illegible] rogatus de tpe quo dicta fuerunt ista verba respondit
[illegible] bene unus annus. Item dixit quod etiam alio se
mel forte p dimidium annum ante predicta verba, dum
ipa testis interrogaret etiam ipum fr Baldassarem in
[illegible] ipius testis quid ipe volebat facere de ipa Mar
gareta, [illegible] ipe fr Baldassar respondit ea quod volebat ex
pectare donec ipa Margareta haberet quindecim

anim et postea euocare ipsum et ipsum Macherem predictum et omnes qui addarant tempore facte promissionis dicti matrimonii inter eos et eam. Interrogata si propter fecit aliquid [illegible]
[illegible] Macherem [illegible]
[illegible] non vellet ipsa Margareta quia nunquam dixit sibi maritum pro viro et contra suum velle. Interrogata [illegible] partibus dixit quod nemine presente in domo ipsius [illegible] personis ipsius testis

Super aliis capitulis non fuit examinata de voluntate [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] dicti [illegible] fuerunt [illegible]
[illegible] Macherem esse eorum [illegible] que ipsa [illegible]. Et hoc quia credit sibi quod [illegible]
tractum inter ipsum Macherem et ipsam Margaretam [illegible] magis legitimum quam matrimonium factum inter ipsam et dictum Antonium

Examinatus die sabbati xviii Julii

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] et notatus per predictum dominum Archidiaconum
[illegible] Franmeto per [illegible] Johnen [illegible]

ria supradictum iuravit corporaliter ad sancta dei evan
a manu tactis scripturis puram dicere et testifica
ri veritatem de his que sciunt et fuit interrogatus
[illegible] omissis et [illegible]
odio amore [illegible]

[illegible] Nicolaus adhuc Nobilis viri domini Iohannis
[illegible] de Colloreto testis pro parte [illegible]
[illegible] ad probandum [illegible] datus et productus
[illegible] et interrogatus per [illegible] dominum Nicolaum
[illegible] omissis Eodem [illegible]
[illegible] testificatus fuit [illegible]
[illegible]

Super primo capitulo examinatus et interrogatus [illegible]
[illegible]
quadam die ipse testis invitatus per dominum Anton
ium de Colloreto [illegible]
[illegible] ut debet et vellet interesse [illegible]
dic ipse testis libenter accessit et se obtulit paratum
venire et sic venit [illegible] Florin et [illegible] Iacobi
[illegible] de Colloreto predicto et invenit quendam [illegible]
[illegible] venerunt Nobiles viri [illegible]
de Colloreto, Thomas [illegible] de [illegible]
[illegible]
Nobilium de Colloreto ac ipse dominus Antonius de Col
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] dixit ipse testis

[illegible]

[illegible] reddi tur, que suo credere videbatur esse etatis anno[rum] [illegible]

xto. Ubi [illegible] fuit in [illegible], dominus presbiter

lazarus predictus incepit facere verbum nuptiale, quod

solet ante fieri quam fiunt nuptie, et facto dicto verbo

[illegible]

bi manum. Interrogatus si ipsa puella ad interrogationem

dicti presbiteri lazari quam fecerit dictum verbum respondit

aliquid putta sic vel non, respondit quod non audivit ipsam ali

[illegible]

[illegible] teneret sibi manum et ipsa sibi, et inde recessit et

exivit de ipsa stupa. Subdens testis ipse quod dum ipse

et alii nobiles predicti exivissent de ipsa stupa ipse

[illegible] admiratus de hoc facto, cepit dicere versus

eosdem dominum Antonium et ser gasparem predictos dictis no

bilibus, quod ipsi testi quia erat antiquior aliis videbatur

esse onus dicere aliqua verba, videlicet quod ipse admirabatur

quod ipsi fecerunt dictum matrimonium non facientes

mentionem de affinibus dicte puelle et quod videbatur

ex debito eis dicere hoc quod debuissent esse cum affini

bus et attinentibus [illegible] puelle eo presertim quod videbatur

sibi dictam puellam non habere legitimam etatem ad

contrahendum. Cui ipsi dominus Antonius et ser gasper

responderunt dicentes quod super his fuerunt bene consilii

et propterea vocaverunt ipsum testem et alios ad hoc

ut essent testes omnes huius actus facti per eos et

providerent eis quantum poterit sua auctoritate remaneat

Interrogatus si ipsa puella introducta fuit per [illegible]

dictam stupam respondit quod non quod viderit [illegible] testis [illegible]

[illegible] alig[illegible] testimonis ipsius [illegible]

[illegible]

le salvo q̄ dna. Uxor ipsius s. francisci de colloreto [illegible] etiam interfuisse p̄dicto et q̄ p auditum [illegible]

[illegible] puell[illegible]

ut ipsam puellam tn̄ dici audivit q̄ erat filia s. [illegible] de valvesone et sorore uxoris dicti s. francisci. Eo maxime quia p paucos dies an viderat ipm s. Antonium de Valvesone qui venit ad castrum collo[r]eti et dixerat ipi teste et alijs q̄ venit ad vidend[um] filias suas. Interrogatus de tpre quo p̄dicta fuerunt dixit p̄tese nō bn̄ recordari licet fuit in quodam [illegible] festo. Interrogatus q̄ sit etas legitima i mulieres ad [co]ntrahendum, r[espo]ndit q̄ etas .xii. annorum prout alias [illegible] audivit et reputari vidit.

Sup secundo capitulo Examinatus et Interrogatus suo i[ur]amento r[espo]ndit de [con]tentis in eo nihil scire q[ui]a nō recordat[ur].

Sup tertio capitulo Examinatus et Interrogatus suo sacro [illegible] r[espo]ndit et dixit de [con]tentis in eo nihil aliud scire q̄ sup[ra] [de]posuit et spaliter in eo [illegible] dixit q̄ erat optime discretionis eo q[ui]a [illegible] locutus fuit secum et praticatus [illegible] ipsi et nō potest scire utrum fuit bone vel male discretionis.

Sup quinto capitulo Examinatus et Interrogatus r[espo]ndit et dixit q̄ ipsa puella post dictum contractum matrimonij stetit p modicum tpus in colloreto videlicet i domo [illegible] s. florini et s. Jacobi [illegible] in qua habita[bant] [illegible] franciscus et s. [illegible] ac uxor ipsius

[illegible] collectum [illegible] dictus Barbonus et quidam S. Benevenutus de Turneto et ipsam puellam duxerunt Taliamentum. Interrogatus de tempore quo stetit in Colloreto post dictum contractum, respondit quod stetit per paucos dies de quibus tamen non bene recordatur. Interrogatus quare de ea ipsi S. Baldassar et S. Benevenutus ipsam puellam adduxerunt, respondit nescire aliter nisi quod tunc divulgabatur in Colloreto quod ipsi S. Baldassar et S. Benevenutus dicebant velle ponere ipsam puellam in libertate eorum et penes se et aliter nescit. Interrogatus si ante dictum contractum ipsa puella steterat in loco in quo habitabant predicti S. Franciscus et S. Melchior et cum eis, respondit quod ipsa stetit [illegible] tis et in dicta domo per annum tempus de quo bene recordatur. Interrogatus [illegible] ipsa puella stetit [illegible] cum ipsis S. Francisco [illegible] et S. Melchiore tamquam nominato suo vel quomodo stabat, respondit quod ipsi S. Franciscus et S. Melchior se reduxerunt ad Castellum [illegible] in domo [illegible] S. Florini et S. Jacobi in qua stat [illegible] xerunt ipsam puellam [illegible] quod cepit [illegible] trimonium stetit per certos dies, nescit deponere verum aliter stetit cum ipsis tamquam cum ipso S. Melchiore viro suo vel quomodo stetit dixit ignorare quia non novit mentem et intentionem suam.

Super quinto capitulo examinatus ut supra interrogatus suo sacramento respondit et dixit de contentis in eo nihil scire nisi prout supra deposuit.

Super sexto capitulo examinatus et interrogatus respondit et dixit de contentis in eo nihil scire quia [illegible]

[illegible] postq̄ recessit a castro Colloreti a [illegible] post dcm̄ matrimoniū actum.

Sup alijs [illegible] [illegible] parte productionis no̅ iuravit

Sup generalibus p[er]sone diligenter [illegible] recte respondit.

[illegible] presentibus antedictis [illegible] de Colloreto testibus ad hec vocatis et alijs. Ibi [illegible] vir dnūs presbr̄ lazarus [illegible] Iohannis de cusignaco officians in Colloreto testis productus p[er] dictum s. Machoram et p[er] me no-tarium monitus delatoq[ue] sibi debito sacramento p[er] ante-dictum dnūm Archidiaconum Iuravit corp[oralite]r [illegible] dei evangelia manu tactis scripturis [illegible] dicere testificari veritatem de his q̄ sciverit [illegible] sup capitulis antedictis Et in tota ipsa causa [illegible] [illegible] amore timore p[re]cio p[re]cio lucro ul dampno suo aut alieno tam p[ro] una pte q̄ p[ro] altera. Postq[ue] in p[re]sentia p[re]dictorum p[re]sbiteri lazari et s. Nicolai Ego notarius detuli debitum de veritate dicenda sacramentum sup[ra]-[dic]to s. Simoni adam luc[ar]di de colloreto [illegible] [illegible] monitus Iuravit manu [illegible] ad s[anc]ta dei Evangelia testificari [verita]tem de his q̄ sciverit et fuit Interrogatus [illegible] [illegible] ut sup[ra] [illegible] ut sup[ra].

Venerabilis vir dnūs presbr̄ lazarus quondam [illegible] de cusignaco officians i[n] colloreto testis p[ro] pte [illegible] productus [illegible] p[ro]bandum ut sup[ra] datus et productus Examinatusq[ue] et Interrogatus sup

[illegible] et plene declaravit sue sacramento testificando dixit se de contentis in eis fore [illegible]

Super primo capitulo examinatus et interrogatus eius sacramento respondit et dixit de contentis in eo fore verum. Videlicet quadam die congregatis dicto ser Malchiore de Collorelo cum pluribus Nobilibus descriptis et notatis in instrumento confecto per ipsum testem de infrascripto matrimonio in stupa domorum habitationis ser Florum et ser Jacobi fratrum de Colloreto ex una, ac dicta domina Margarita in dicto instrumento nominata quam tunc non bene cognoscebat nam hodie cognosceret si videret cum domina Dorothea uxore ser Florum ac domina [illegible] sorore ipsius domine Margarite uxore ipsius ser Francisci contracta et facta fuerunt sponsalia per verba de futuro inter ipsum ser Malchiorem et prefatam dominam Margaretam. Videlicet hoc modo, quod ipse ser Malchior ad interrogationem dicti testis tunc requisiti facientis verbum dicti matrimonii interrogatus et ipsam Margaretam laudavit et acceptavit in suam legitimam sponsam et uxorem [illegible] Margareta similiter interrogata per ipsum testem consensit in eum ser Melchiorem cui ipse ser Malchior tetigit manum, licet tamen ut supradixit non audivit ipsam Margaretam loqui nec aliquid dicere quod recordetur. Interrogatus cuius etatis erat tunc ipsa Margareta, respondit quod credit et opinionis est quod ipsa habebat annos bene octo et ultra, quod sic communiter dicebatur in Colloreto, et etiam ex eius aspectu videbatur eam habere bene annos octo et ultra. Interrogatus si ipsa Margareta tunc erat apta [illegible]

[illegible] tunc fece-
runt sponsalia de futuro non matrimonium ut ex ipso suo
instro appet. Interrogatus si erant ibi aliqui affines ipsius
Margarete respondit nescire quia non cognoscit neque tunc
cognoscebat eius parentelam sed bene scit quod erant ille pre-
[illegible]
[illegible] et fumum sunt affines eius. Inter-
rogatus si ipsa Margareta fuit inducta vel coacta vi
metu aut aliquo alio actu ad sic faciendum prout fun-
tur respondit quod non scire ipsius testis. Interrogatus si
[illegible] Margareta potuisset esse [illegible] inducta [illegible]
coacta ad sic faciendum prout fecit quod non scivit re-
spondit ignorare quia fuit rogatus ad scribendum ipsum
contractum et quod prout audivit dici in dicta colloreto
[illegible] Margareta stetit et erat nimium bene contenta de
hoc contractu. Interrogatus a quibus audivit dici respondit
nescire recordari sed quod sic dicebat in colloreto. Interroga-
tus de tempore quo predicta fuerunt respondit quod fuerunt
[illegible]
dicto anno die xxviii decembris [illegible] loco
predicto. Interrogatus si ipsa Margareta stabat in col-
loreto cum dicto Francisco et dicta [illegible] uxore sua
[illegible] Aladore ante dictum contractum et si stetit
et post et quantum stetit respondit ignorare si stetit
ante et quantum stetit post quia ad id non posuit mentem
tamen scit quod eo tunc bene stabat in domo predicta in
[illegible] stabant dicti Franciscus et Aladore [illegible]
[illegible] Francisci que ut dici audivit est soror
[illegible]

Super secundo capitulo Examinatus et Integritus respondit et dixit contenta in dicto capitulo esse vera, prout ipse testis scit et vidit. Salvo quod ut subiunxit Integritus non recordatur utrum ipsa domina Margareta clare dixit et intelligibili voce ad sancta dei evangelia vel non sed bene scit et certus est quod posuit manum super scripturam quam ipse testis sibi obtulit ut iuraret et predicta fuerunt die loco et testibus in dicto instrumento contentis. Integritus si eo tunc [illegible] detulit ei sacramentum si fuit [illegible] ad [illegible] [illegible] et posuit [illegible] manum super scripturam respondit quod non, sed solum admonita per ipsum testem ut in instrumento [illegible] quod non contravenire deberet [illegible] [illegible] et posuit manum super scripturam [illegible] sibi obtulit prout deposuit. Integritus a quibus fuit requisitus facere dictum instrumentum an per parte dicti Marchorii vel parentum eius an per parte dicte Margarete vel parentum eius respondit non recordari a quo fuit requisitus licet tamen fuit requisitus per parte ipsius Marchorii et suorum attinentium. Integritus si ipsa Margareta ore proprio eum requisivit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Super tertio capitulo Examinatus et Integritus respondit et dixit contenta in eo vera esse per ea que vidit et deprehendere potuit quia factum fuit dictum instrumentum et aliter nescit.

Super quarto capitulo Examinatus et Integritus cum sacramento respondit et dixit de contentis in eo nihil aliud scire quam supra deposuit in primo capitulo. Integritus si ipsa [Mar]gareta tempore quo stetit cum ipso ser Francisco

et [illegible] [illegible] stetit cum ipo fr francisco ac uxore
eius sue cognato et sorore ill. tamqm cum ipo fr Ma
chore suo marito. Rndit nescire quo ipa steterit
et quia opinionem hoc sunt in se stando et ha
tando cum ipis.

Sup quinto et [illegible] cap[itulo] Examinatus et interga
tus [illegible] et dixit de contentis
in eis nil aliud scire qm supra deposuit

Sup aliis capitulis Examinatus non fuit quia ps
producens non curavit.

Circa psonam dicti testis diligenter Examinatus
interrogatus in omnibus recte respondit

[illegible] fr [illegible] [illegible]
testationis supradicti dni Archidiaconi ptibus fr An
tonio adam dominicus Carbon de Glemona et iacobo
filio [illegible] [illegible] [illegible] Glemone testibus ad
hec intro et vocatis Sbigz p Supstum fr Johem notum
de lovaria delatum fuit debitum de veritate dicendi
sacramentum Nobili viro fr Floriano adam fr Asqui
ni de Colloreto ac adam Benevenuto quondam Sr
Laurenty de Tulmetio in testes p pte dicti fr [illegible]
dicis nominatis et productis qui moniti iuraverunt
ad scta dei evangelia manu tactis scripturis pu
[illegible] dicere et testificari veritatem de ius que sciunt
et fuint interrogati et examinati sup capitulis ante
[illegible] [illegible] [illegible] tota ipa causa [illegible] amatus odio amo
[illegible] timore [illegible] [illegible]

[illegible]
bidem Antonius testis ut supra iuratus et ad probandum p
p[illegible] dicti S. Aladxar datus et productus Examinatusque
[illegible]
[illegible] Eidem per me notarium [illegible]
suo sacramento [?] dixit et testificatus fuit sic
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
citra et cum pluribus vicibus promisit S. Francisco fr[atri]
eiusdem S. Aladxaris velle curare et facere quod matrimo
nium fieret inter ipsum S. Aladxarem ex una et predictam
Margaretam ex altera [illegible]
esset Et hoc in Utino et Valuesono in Tulmetio di
versis tamen vicibus, [illegible]
testis ac S. Francischinus de portugruaro qui etiam
consanguineus dicte puelle promiserunt predicta ipsi S. Franc[i]
sco in Valuesono nemine tamen presente nisi ipsis S. Fra
ncischino S. Francisco de Colloreto ac ipso teste Interroga
tus si ipse S. Aladxar sciunt de dicta promissione respon
dit nescire quia numquam fuit sibi alocutus super hec cre
dit tamen quod potuit scire ex relatu ipsius S. Francisci
fratris. Item dixit ipse testis quod etiam pluries pro
misit domino Antonio de Colloreto ac S. Gaspero de cu
[illegible] facere quod dictum matrimonium esset [illegible] et
fieret inter ipsos S. Aladxarem et Margaretam haberet
effectum et perficeret Interrogatus in quo loco respondit quod
in Utino semel in studio domini Antonii de Belgrado, et
p[illegible] Utino in alio vicibus dicit [illegible]

p dno Antonio de p. sc. et f. gaspare de p. sc. et cira nobus . simul contibus . Interrogatus si ipa Margareta sciebat et sciuit de dicta promissione et si sciebat eam sue asensu respondit nescire si ipa sciebat de ipa pa [illegible] quia ipe testis predicta non sibi significabat.
Interrogatus si a tempore contento in dicto capitulo [illegible] [illegible] [illegible] respondit [illegible] n [illegible] nemine [illegible] semel
[illegible] Interrogatus si faciebat et fecit hanc promissionem [illegible] exortatione aut persuasionibus alicuius [illegible] no / sed ex bono zelo et pro bono dicte puelle et bono [illegible] [illegible] [illegible] de puell erant contente de dicta promissione [illegible] [illegible] fratres eiusdem [illegible] de portugruario ac f. Blasius de Valuesono affinis ipsius puelle erant contenti et eiusdem oppinionis cuius erat ipe testis . prout pluries [illegible] fuit super hoc.

Super aliis capitulis Examinatus et Interrogatus [illegible] fuit de [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] examinatus [illegible] Interrogatus in omnibus [illegible] respondit / Subdens [illegible] ipa Margareta est eius affinis [illegible] fili [illegible] [illegible] de Valuesono qui fuit [illegible] [illegible] ipsius [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

iuramento tacto dixit et testificatus fuit sicut infra

iiii quarto capitulo Examinatus et interrogatus sub iuramento tacto et dixit scire de contentis in eo ut infra videlicet quod die qua factum fuit matrimonium seu contractum dicti matrimonii ipse testis non erat in [illegible] paulo post quam ipse testis fuit vidit ipsam alazaciam [illegible]

[illegible]

[illegible] in qua ipsa alazacia steterat et stetit non [illegible] per multum tempus vivente ipso Petro francisco et dicto [illegible] [illegible] ac [illegible]

[illegible] uxore dicti Petri francisci per tantum tempus de quo [illegible] dixit non recordari amando ac diligendo ipsum [illegible] rem ea affectione et caritate qua solet unaquaeque vidua [illegible] maritum et uxorem. Interrogatus si vidit eos [illegible] se osculari ad invicem respondit quod non. [illegible] ipsa stabat et stetit cum ipsis dicto [illegible] Petro francisco et dicta [illegible] respectu temporis matrimonii et dicti Petri [illegible] respectu sororis predicte [illegible] per primo antequam illuc postea de [illegible] et [illegible] ibi donec affines sui eam duxerunt [illegible] de [illegible] nescire sed quo alio respectu stetit dixit interrogatus nescire. Interrogatus qua de causa affines sui eam duxerunt [illegible] dixit de certo nescire

[illegible]

duxerunt [illegible] ex eo quod sentiebant se gravatos de hoc [illegible] respectu [illegible]

[illegible] contra eos ad [illegible] apposita in quodam [illegible]

[illegible]

[illegible] stabat in dicto [illegible]

... q credit q sint anni ... vel qua
... Interrogatus cuius etatis erat tunc ipa Marga
reta Rndit q oppinione ipius testis ipa Margareta
poterat esse etatis annorum .xvi.

Sup sexto capitulo Examinatus dixit et Interrogatus
Rndit q p ea que ipe testis vidit et comprehende
potuit ex affectione quam ipa .M. portabat adips
p Malachorem / ipa p severavit in dicta oppinione donec
stetit i dicto Collorceto post dictum matrimonium sic
contractum / quid fecit ex post et quo recessit dixit
Interrogatus nescire quia eam no vidit / nec aliqd
conversatus fuit secum.

Sup aliis capitulis Examinatus no fuit
voluntate ...

Circa psonam ipius testis diligent examinatus
Rndit q ad eum nullu spectat comodum vel in
comodum de dicta ca et q quia ipe Malachor sit
nepos suus natus ex quodam suo fre, et ipe te
stis no habeat p bono pte adversa de actu p con
tecto ... accipiendo ipam Margaretam eo mo quo
cepimt ... vellet unire ius suum.

De supradicta Actum glemone i domibus habitatio
nis Nobilis florini de colloreto psentibus magistro
Stefano carpentario quondam Valentini et martino qd
Jacobi de glemona ibidem habitantibus testibus ad
hec habitis et vocatis. Ibique honesta dna Dorothea
Uxor Nobilis ss florini de colloreta testis pduct
p pte dicti ss Malachoris et nominata ...

[illegible]
tact[illegible] scriptu[illegible]
[illegible]
integ[illegible] et [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ad probandum sup data et producta p d[illegible]tum
Machorem Examinatusque et Integata [illegible]
[illegible]
sacramento testificata fuit scire ut infra

Sup primo capitulo Examinata et Integata eius sa
cramento rudit et dixit contenta in dicto capitulo Ve
ra esse excepto quod ignorat utrum int fuerint affines
[illegible] Margarete qui fuit contractum dictum mat
rimonium, Integata quo scivit rudit, quia pns fuit
Vidit et audivit fieri predicta et quod dominus presbit
lazarus Capellanus nobilium de colloreto fecit
verbum dicti matrimonij, et ad eius Integatoes
ipse ser Machor et dna Margarita responderunt
prout testis ipsa etiam audivit ipsum Margare
tam rudere qui fuit Integata si consentiebat
eum ser Machorem quod sic. Integata de loco et
[illegible]
dominorum Intentionis predictorum ser florum et dne Do
thee presentibus pluribus Nobilibus, videlicet ser Nicolao
[illegible] ser Johannis paduani, ser Simone, et Johanne
quondam ser henrici de colloreto ser gaspe de [illegible]
[illegible] pluribus Nobilibus de [illegible] quorum nomi[illegible]

[illegible] itur. Interrogata de tempore, respondit quod sunt elapsi anni [illegible]
sicut credere et fuit post festum nativitatis domini. Interrogata
[illegible] etatis erat tunc ipsa Margareta, respondit quod videre
[illegible]
[illegible] Interrogata si ipsa Margareta erat apta
[illegible] contrahendum matrimonium, respondit quod ipsa Margare[ta]
[illegible] erat valde astuta et sciebat ita bene loqui quod erat
[illegible]
fuit inducta verbis vel minis ad faciendum dictum
matrimonium vel promissione, respondit quod non scire ipsius
testis. Interrogata si eo tunc ipse S. Machor [illegible]
[illegible]
[illegible] sibi manum. Interrogata si ipsa Margareta quando fuit
factus dictus contractus fuit ducta vi aut attracta
[illegible] nambus vel libera ad intrandum [illegible]
[illegible] loco ubi fuerint facta predicta, respondit [illegible]
[illegible] sponte et voluntarie intravit unacum sorore
sua domina Laurentia ac ipsa teste et [illegible]
nella. Interrogata quis eam Margaretam duxit
[illegible] manu ipsi S. Machori, respondit ignorare de [illegible]
[illegible] fuit S. Gaspar de [illegible] vel S. Jacobus frater
S. Florini. Interrogata si ipse S. Machor dormiebat
[illegible] vel eam desponsatus fuit, respondit quod ne[scit]
scire ipsius testis.

[illegible]
[illegible] quod ipse presbiter [illegible]
[illegible] statim sacramentum ipsius S. Machori et domine
[Ma]rgarete qui iuraverunt tactis scripturis ad [illegible]
[illegible] ubi pertulerint ipse presbiter

11

lazarus qui dictum sacramentum defferebat et ip[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ut nimis rudit quod non sed quod ibi dictum fuit a
ita erat consuetudinis quod omnes sponse iurant. ante
contrahit. Interrogata de tempore loco et quibus presentibus
sic iuravit rudit in loco tempore et presentibus omnibus
bus suprascriptis

[illegible] tertio capitulo Examinata rudit et dixit quod
ipsa Margareta fuit contenta et sponte venit
[illegible] super deposuit non recordatur sed illarius et bernuda
[illegible] ipsa testis vidit et comprehendere potuit
et quod sibi visum est quod ipsa Margareta predicta fuit
et ita bono animo quod si haberet omnes voluntati.

Super quinto capitulo [illegible]
vit et dixit contenta in [illegible]
[illegible] Interrogata [illegible]
[illegible]
[illegible] de domo predicta rudit [illegible]
[illegible]
[illegible] fuerunt predicta rudit quod ipsa [illegible] p[illegible]
[illegible] bene recordatur [illegible]
[illegible] veniente pre hus predicta
[illegible]
[illegible] predictus rudit quod non. Interroga-
ta [illegible] de [illegible] recessit et ubi fuit rudit quod fuit
[illegible]

[illegible] penes Veronam & Benevenuta sua p
trem de Tolmetio qui sciunt adiserent aliquam venti
am a Uxor ipius est discreta et virtuosa et aliud di
xit nescire

Super quinto capitulo examinata et interrogata iuravit
et dixit de contentis in eo nil aliud scire quam supra
in primo capitulo deposuit et testificata est.

Super sexto capitulo examinata et interrogata sine sacra
mento iuravit et dixit quod ipsa Margareta toto illo tempore
quo stetit in Colloreto post dictum contractum valde ama
bat ipsum ser Nicolaum et ipse ser Nicolaus amabat ea
[illegible] perseveravit in diligendo et amando eum dum
stetit in Colloreta aliud [illegible] stit
dixit [illegible]

Super aliis capitulis examinata non fuit de volun
tate producentis

Circa primum ipius testis diligenter examinata in omnibus retenendis

Die Martis xxi. dicti mensis Iulii. Actum Utini
in burgo Aquileie extrinseco penes domum ha
bitationis infrascripte testis presentibus magistro Johanne eiusdem
[illegible]
dam petri dicte de burgo Aquileie Utini testibus
[illegible] vocatis. Ibique honesta domina Laurentia vxor
[illegible] de Colloreto in nomine in testem ut supra
nominata et producta. prius ad hoc monita delatoque
sibi debito sacramento iuravit ad sancta dei Evangelia
[illegible] testificari
[illegible]

[illegible]

[illegible] odio amore timore precio precio

lucro vel damno sibi vel alieno tam pro una parte quam pro altera.

Examinatus die xxvi° Iulii

Nobilis vir ser Simon quondam Nobilis viri ser [illegible]

[illegible] de Villoreto testis [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] vacavit [illegible]

[illegible] et declaratis suo [illegible]

testificatus fuit de contentis [illegible] ut infra videlicet.

Super primo capitulo Examinatus et interrogatus sive [illegible]

[illegible] dixit et testificatus fuit sicut de con

[illegible] in dicto capitulo ut infra videlicet. quod ipse testis a[liquo]

tempore citra requisitus ut iret ad dominum ser Florinum de

Villoreto ipse testis accessit et intravit stupam [illegible]

domus ubi aderant quamplures. Nobiles viri ser Nic[olaus]

[illegible]

[illegible] dominus decanus [illegible] ser Gaspar [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] primo inter alios verum dictum matri[monium]

[illegible] deberet esse validum vel non. Et hunc ex

[illegible] fuit dixit non bene recordari videt

[illegible] super hoc habuerat bonum consilium et quod [illegible] poterit

[illegible]

[illegible] stupam domina Dorothea uxor ser Florini

et domina Laurentia uxor ser Florini Francisci predicti

[illegible]

[illegible]

[illegible] franciscus de collore

[illegible] laurentie

[illegible]

[illegible]

[illegible] non a dixit tantum
[illegible]
[illegible] dne Margaretam [illegible]
[illegible] mo monstravit sibi fratri
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] si dixit ad scta dei euangelia qd non videt
bn̄ timor bn̄ ponere manū sup scriptura. Interrogatus
[illegible]
[illegible]

[illegible]
dixit de [illegible]
[illegible]
ne optime [illegible]
disfactionib ipi voluisset qr etiam alij attines sui fui
ssent putes dcto attractui et etiam quia p auditum [illegible]
[illegible] paucis diebus an mortuus erat et si [illegible]
[illegible]
[illegible]
locis ad dcm contractum fuit venit

[illegible] examinatus et interrogatus [illegible]
dixit qr ipa dna Margareta stetit i eadem domo i
simul cum dcis f[ratre] [illegible] et f[ratre] [illegible]
laurentia p aliquot tpus de quo no recordatur et poste
venit f[rater] Benevenutus de [illegible] ut sibi videtur

et eam duxit Talnectam? Verum aut dicto tempore quo stetit tenuit eum et reputaverit pro suo marito dixit ignorare. Interrogatus si stetit in ipsa domo cum ipso ser francisco et ser Melchiore et quantum steterat dixit quod ipsa steterat cum eis in eadem domo ante dictum contractum per plures menses de quibus tamen non bene recordatur, qui venerant illuc ad fugiendum pestem que fuit currente ... anno; ut tunc dicebatur. Interrogatus si ipsa Margareta stetit post dictum contractum cum ipso et cum ipso ser Melchiore suo marito et quo stabat dixit quod stabat sicut steterat antea et alia nescit.

Super quinto et sexto capitulis Examinatus ut supra et interrogatus dixit et dixit de contentis in eis nil aliud scire quam supra deposuit.

Super aliis capitulis non fuit Examinatus de voluntate producentis.

Circa personam dicti testis diligenter Examinatus et interrogatus suo sacramento dixit recte. Addens quod licet ipsi ser franciscus et ser Melchior sint de consortibus suis forte in quarto gradu tamen velle nollet ipsum cum patrem ...

Examinatio dicte die.

... Valnesone ... Nobilis ser franciscus de collorecto testis ut supra producta per parte dicti ser Melchioris et ad plenam ... data mirata? Examinatus et interrogatus super capitulis antedictis eidem lectis et declaratis suo sacramento dixit ... fuit ut infra. Et ...

Super primo ... interrogatus ...

rndit et dixit contenta in dcto capto vera esse Salvo q
habet notitiam de familiaritate affines putens dicto capitulo
[illegible]
[illegible] maritus Interrogata de causa scie rndit quia pns
fuit [illegible] audivit [illegible] in capto
Interrogata quis fuit [illegible] nuptiis [illegible] p pstitor
lazarus de colloreto ad cuius interrogationem ipa domina
[illegible]
rndit q sic pnt testibus ipa audivit q ipe eam [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] gaspare de [illegible] Thoma [illegible] de [illegible]
et aliis. pntibusque dna Dorothea uxore [illegible]
[illegible]
[illegible] Jacobi ferum in stupa. Interrogata si ipe [illegible]
eam desponsavit rndit q no sz solum tetigit sibi ma
num. Interrogata quis [illegible] sibi dedit p manu rndit
q ser franciscus pdictus maritus dicte teste. Interroga
ta si ipa Margareta fuit seducta ad sic [illegible]
et quibus verbis fuit exortata ut hoc facet rndit q
ipa testis una die dixit ipe Margarete sorori sue
q ipa vellet recipe ipm [illegible] in maritum suum
q ipe starent ambe insimul tamque sorores [illegible]
et opus eunde p domos alioz sz starent semp insi
mul et q ipa Margareta [illegible] pdictum [illegible]
[illegible] morabat cum ipa teste et marito [illegible]
[illegible] consulere ipam q debebat accipe maritum
[illegible] rndit et q sibi q sic. Et ex
post ipa Margareta [illegible]

[illegible] Interrogata si ipsa testis
tam induxit ad contrahendum minus vel verbis vel
[illegible]
quod non aliter quam supra deposuit. Interrogata cuius etatis erat
[illegible] dicta geldruchis et cuius etatis respondit quod erat
[illegible] anno domini S. Antonii vicinus dicte testis et erat
[illegible]
[illegible]
[illegible] dicti S. Antonii patris sui qui fuerint collocati
ipsa Margareta erat etatis annorum undecim. Interrogata
de tempore quo facti fuit contractus predictus respondit quod sunt
[illegible]
[illegible] fuerint de dicto contractu respondit quod non. Scire
ipsius testis. Interrogata si ipse Machor dormivit cum
[illegible] Margareta respondit quod non scire ipsius testis. Inter-
rogata si ipse Machor duxerit aliquid ex [illegible]
[illegible] ante respondit quod non scire ipsius testis. Interroga-
ta si ante dictum contractum ipsa Margareta stetit in
[illegible] testis
maritus respondit quod ipsa stetit cum ipsis ante per spa-
tium [illegible]

Super secundo capitulo examinata respondit et dixit contenta
[illegible] esse vera prout ipsa testis vidit [illegible]
[illegible] fuit. Et quod ipse presbiter [illegible] subito
post factum contractum predictum detulit [illegible]
ipsis Machor et Margarete et eos admonuit quod [illegible]
[illegible] si haberent ratum et ipsi iuraverunt [illegible]
[illegible]
[illegible] admonita et inducta

p aliam psonam ad hoc faciendum. dicit q non fuit
inducta p aliquem neqz admonita nisi p ipm presb
[illegible]

[illegible] dicit ipa
Margareta erat bum intellectus qn fecit pdict
[illegible]
ie maliciosa et fuit contenta de pdicto atractu et
ivit ad illud faciendum bono aio et alacri vultu
p ea que ipa testis vidit z comprehendere potuit

D p quarto capitulo Examinata / dicit z dicit
q ipa Margareta stetit z habitavit in dicto collore
to vnacum ipius teste z marito / ac fr Machore i
bon domo et post dictum contractu p certos
[illegible]
[illegible] pro suo marito et p semp i
[illegible] Margarete qd [illegible]
[illegible] ipa habebat recursum ad ipm
fr Machorem z sibi qrelabat de eo qd factum fu
erat ei / z etiam stabant simul in mensa vz pran
dio z cena et post omnes alias de domo quandoque
etiam si ipe fr Machor non comedebat stabat se
cum i societate, ipa comedente z stante cum ipo.
Videlicet etiam q vno semel dum ipa Margareta
post dictum atractu staret cum igne z quida
[illegible] ipius Machoris noie petrussa iniecisset [illegible]
[illegible] i oculis ipius Margarete statim ipa Marg
eta adiuit ad ipm Machorem z sibi conquesta fuit
de hoc quam petrussam ipe Machor dicta die

[illegible] sibi debito sacramento

[illegible] corporaliter ad sca [illegible]

[illegible] testificari [illegible] de

[illegible]
stib et in tota dicta ca L cmot ocho [illegible]

t vrimat [illegible]

[illegible]
e Unardus de lout [illegible]
ctis [illegible] pductis p pt [illegible]
pbandum dati [illegible]
pbilis pdict [illegible]
o incht [illegible]
[illegible] tis omissis
illo de voluntate pducente suo sacramento [illegible]
r anot de contorte in ce sa fore. Dr. [illegible]
[illegible] in numit [illegible] Valuesone et aliis testibus
[illegible] p Blasius de Valuesone et esset in
ut ipsis de ipsa Margarita [illegible] dicto s Marchose [illegible]
respectibus videbatur eis cum potius dare [illegible]
[illegible] p Marchisi [illegible] petitione qui sper
cunt [illegible] dominu Margareta cum voluntas
[illegible] Marchosis ac p [illegible] qui tunc fecerit [illegible]
non remissione dum ipsis s Baldassaris de [illegible]
tractum [illegible] p eosdem etiam p Blas
sono. Et etiam quia sperabant q mediante tractatu
et interpositione s [illegible] de [illegible] dimis [illegible]
[illegible] petenis ipsis [illegible] doneret ip
[illegible] dum quam tunc dicebat [illegible]
in [illegible] alius certis respectibus tunc int cos [illegible].
[illegible] itus si pronunsiant ipam [illegible] dum ad dum
dcti s Marchonis ut in capto continet [illegible]
no [illegible] ipsius testis [illegible] solum [illegible] int [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] tenet [illegible] fuit ut [illegible]

[illegible] tus & interrogatus [illegible]
[illegible] dixit de contentis in dicto capitulo
[illegible] aliis deposuit super septimo cap[illegible]
[illegible] partes [illegible] · Addens preterea
[illegible] tractum factum [illegible]
[illegible] dominam Margaritam [illegible]
[illegible] [illegible] domine [illegible] Anno
[illegible] de Cremonensis de [illegible]
[illegible] [illegible] dicta domina
[illegible] ipsa [illegible] cum [illegible] testis [illegible]
[illegible] non comedit · dicta Margarita [illegible] sibi
[illegible] tu [illegible] [illegible] non comedis [illegible]
[illegible] tractato non [illegible] plus
[illegible] comedis [illegible] [illegible]
[illegible] Margarita [illegible]
[illegible] tenet

[illegible] Examinatus et Interr[illegible]
[illegible] dixit de contentis in dicto ca[illegible]
[illegible]

[illegible] testis diligenter Interrogat[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] pro ipso testis [illegible]
[illegible]

[illegible] mense July · [illegible]
[illegible] [illegible] presentibus [illegible]
[illegible] quondam Johannis de [illegible]
[illegible] quondam [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] testibus [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ptibus . ,ndit q̄ in domo blasij fris dicte ter
pre nemine pnte nisi ipso teste Margareta . f ..
re interrogata de noie dicti familiaris . dixo sentr
uet eius familiaris . ndit ignorare quo nōi
fvet . ... dicta audiuerat ... dicta dna Jacoba ... mari
tur cum . f . francisco.

... p̄sonam ipius testis diligent examinata . ndit
... Videns q̄ ipa Margareta est eius ...
... nata ex tre pris ipius testis . tunc vellet ...
re cum p̄tem suo fruncti

Die Martis ... ...
tum, Vtini . i burgo ... ... in transitu sup sala do
mo habitationis dni Danielis de Arcoldo de ...
Vtinen . ptibus ipo . i Daniele de Arcoldo ac ...
... adam Nicolai de Clemona ... ...
... adhibitis ad hec . 2 . ... nobiles Vi
Jacobus adam ... . 2 . ...
... de Colloreto in testes ... ...
... noiati et producti . 2 p me notm ad ho
... ... debito Sacramento
Juraverunt corporaliter ad Sc̄ta dei evangelia ma
... ... Scripturis ... dicere . ... testificari
Veritatem de hiis q̄ sciverint . 2 ... ...
Sup capitulis ... . 2 ... dicta ... ...
... amore timore . 2 cet ut supra
... examinatis dicta die

(...) Nobilis Vir . ... Jacobus adam Nobilis Viri ... Agn
ni de Colloreto testis ... p̄ parte ... ... Marchionis
... Juratus . 2 ad pbandum ... ... et pro

[illegible] cum quibus venit [illegible]

[illegible] festa dicta [illegible]

[illegible] facere verbum nuptiale [illegible]

[illegible] proprio [illegible]

[illegible] si consentiebat [illegible]

f. Machorem respondit quod sic, presente ipso teste vidit
et audivit, et filiis ipsius Machor ad interrogationem dicti
Albiteri locavit eum. Interrogatus si consentiebat in ipsam
... Margaretam respondit quod sic et accessit
... tetigit sibi manum. Interrogatus si ibi erant alii
... Margarete respondit quod non recordatur nomina eorum nisi
si ipsa domina Laurentia que est eius soror ac ...
[illegible]
... per alium ipsius f. Alleton respondit non ...
... Interrogatus si ipsa Margareta fuit inducta
... coacta per aliquem ad faciendum ...
... respondit nescire quod ... erat ...
testis et accesserat in dictam stupam dicte Fronti ...
[illegible]
... erat tunc ipsa Margareta respondit quod ...
Margareta oppinione et extimatione ipsius testis ...
tat habere inter novem et decem annos. Licet ut sub
... videatur sibi quod audivit dici a ... f. ...
... patre ipsius testis qui fecit ... dicti ... contra
... sunt cum ipso teste in dicta Colloreto quod
ipsa Margareta habebat annos ... xi. Interrogatus
de tempore quo predicta fuerunt respondit quod sunt anni
circa tres ut credit. Interrogatus si fuit factum dictum
contractum vivente patre ipsius Margarete respondit
quod non quia erat mortuus pridem ... Interrogatus
... ipsa Margareta stetit antea in dicto Colloreto
... respondit quod ipsa Margareta stetit in domo dicti testis
cum ipsis f. Francisco et domina Laurentia ac ...
... dictum ... per spatium ... in ...
... quia aufugerat ... peste que ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ẽ recordatur a quo ubi dum essent et starent ī coll
[illegible]ratione sup dicto matrimonio contrahendo, dixit . . . [illegible]
[illegible] preco . . .
[illegible]
[illegible]
[illegible] iudicium i . . . f. Antonii de Value
[illegible] se reliquid unam filiam suam Et ann
[illegible]
aliam filiam dicti f. Antonii sororis dicte Mar[illegible]
[illegible] videtur nobis facere q f. Melchior frat dict
f. Francisci accipiat dictam Margaretam in uxor
[illegible] si vos nobis hoc consulitis . Et q d Nicol
[illegible]
faciebat si hoc poterat fieri sz tamen si poterit fieri b
[illegible] erit q faceret p augmento amoris eorum et b
dicti f. Melchioris . . . [illegible] p dictos dom
[illegible] vel f. Gasparem qui . . . q
sup hoc consulunt . . . q bene poterit f[illegible]
. . . omnes qui illic erant congregati fuerunt
[illegible]
fuit p dicta Margareta . que venit una cum d[illegible]
[illegible]thea uxore f. Florum ac dna Laurentia uxor
. Francisci de Colloreto . que cum . . . i dicta

[illegible] valde pia et [illegible]
[illegible] bene [illegible]

erat apta ad contrahendum, licet tunc videatur
sibi quod non fuerat apta ad consumandum matrimo
nium, opinione ipsius testis. Interrogatus ...
sic predicta fuerunt facta, respondit ...
sunt anni circa quattuor ... de tempore ...
fert se ad dictum instrumentum. Interrogatus si ipsa Mar
gareta steterat anno in Colloreto et ...
traxit matrimonium, respondit quod ipsa stabat et stetit
in dictum contractum per certum tempus de ...
... recordatur in eadem domo ...
Francisco et domina Laurentia. et hoc scit ...
... venire pro dicta Margareta illuc ad
visitandum ipsam et aliam sororem et stabant illuc
...
Interrogatus si stetit post dictum contractum et quan
tum stetit ipsa Margareta in dicto loco ...
dit quod ipsa stetit per aliquos dies sed ignorat quantum
steterit. et aliud dixit nescire de contentis in dicto capitulo.

Super ...
suo sacramento respondit et dixit quod de contentis
in ipso capitulo refert se ad instrumentum sum
per factum per dictum presbiterum legatum et alios
...

Super tertio Capitulo Examinatus et Interrogatus
suo sacramento respondit et dixit nil aliud ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

¶ Die [illegible] quarta mensis [illegible] [illegible] [illegible] tercie
[illegible] intermissio [illegible] [illegible] [illegible] d. Juliano de
florentia legum doctore. dno presbitero Xpoforo Brunzano et
Antonio [illegible] de [illegible] testibus ad hec uocatis. [illegible] nobilis
vir [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de Colorito [illegible]
[illegible] [illegible] Melchioris inductus et productus et per me notarium
ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et testis
[illegible] [illegible] de hiis que [illegible] [illegible] interrogatus super
capitulis [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] odio amore timore
[illegible] [illegible] [illegible] damno [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] una
[illegible] [illegible] altera.

13 ¶ [illegible] [illegible] [illegible] nobilis [illegible] de
Colorito testis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et interrogatus super capitulis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ipsa [illegible].

Super primo capitulo examinatus et interrogatus suo iuramento
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ut infra [illegible]
[illegible] in Colorito in [illegible] domorum [illegible] florini et
[illegible] in Colorito [illegible] [illegible] [illegible] nobiles de
[illegible] de Colorito [illegible] [illegible] [illegible] dno Antonio
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nicolau [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] florini
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et alii [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] florini et ut credit dna [illegible]
[illegible] [illegible] dna Margarita [illegible] idem [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Capellani [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] adviz angiuli landuat in [illegible] [illegible]. Inter rogatus si dictus [illegible] Lazarus qui fecit dictum adver [illegible] [illegible] respondit non [illegible] [illegible] sicut [illegible] fieri qui desponsant sponse et alia nescit. Interro [illegible] Inter rogatus [illegible] [illegible] tetigit [illegible] alterum [illegible] ut sibi videtur. Inter rogatus si ipsa Margareta inducta fuit [illegible] persuasionibus ad sic firmandum dictum contractum respondit quod non scire ipsius teste et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Interrogatus [illegible] erat ipsa Margareta respondit [illegible] [illegible] [illegible] de tempore respondit ignorare quod non recor dat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ut sibi videtur. Interrogatus de ipso contractu fuit factum [illegible] respondit quod ipse non bene est certus si fuit factum [illegible] et quod [illegible] Lazarus aliud [illegible] ut sibi videtur.

Super [illegible] capitulo [illegible] et [illegible] interrogatus [illegible] dixit non recordari scire aliquid de contentis in eo.

Super tertio capitulo [illegible] et interrogatus [illegible] [illegible] de contentis in eo nichil aliud scire nisi quod ipsa Mar gareta [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] ipse teste et quod omnes illic [illegible] [illegible] quod ipsa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Super quinto capitulo [illegible] et interrogatus [illegible] [illegible] respondit et dixit quod ipsa Margareta [illegible]

fuerunt per plures dies in eadem domo et una cum
[illegible] [illegible] fr[atr]e dicti f[rat]ris Marchionis ac [illegible] [illegible] f[rat]re Fran
cisco et dicto f[rat]re Marchione post dictum [illegible] [illegible]
[illegible] stetit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] dixit se
nescire nisi quod audiebat [illegible] in Colorito quod ipsi f[rat]r[e]s
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dilectabant [illegible]
[illegible] [illegible] Margaritam stetit an[nis] in dicta domo et cum
ipsis f[rat]re Marchione f[rat]re et [illegible] f[rat]re Francisco vidit quod sic
[illegible] stetit [illegible]

Item quo[modo] potest [illegible] [illegible] [illegible] sin[e]
[illegible] vidit [illegible] in [illegible] nichil aliud scire quam supra
deposuit

Item aliis [illegible] non fuit [illegible] [illegible] voluntate p[ro]duct[i]

Item [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] respondit et dixit quod licet ipsi Marchio et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible]

In xpi nomine amen. Infrascta sunt dicta et Attestationes testium
productorum per Nobilem virum ser Machorem q. ser Iohis de Colloreto
in causa matrimoniali per eum mota contra dominam Margaretam filiam
olim ser Antonii de Valuesono, Examinatorum et diligenter Interro
gatorum per Reverendum patrem dominum Nicolaum de Spitaunis de Cre
mona Archidiaconum Aquilegensem Iudicem dicte cause et me
Iohem [illegible] notarium [illegible]
seu oppositionibus Infrascriptis per dictum ser Machorem contra certa
Instrumenta producta per ipsam dominam Margaretam productis sub Anno
Indictione diebus et mensis infrascriptis.

Contra Instrumenta producta per parte Margarete contra ser [illegible]
de Colloreto opponitur ut infra.

Et primo contra quoddam [illegible]
seu contradictionis scriptum ut apparet manu magistri Simonis
[illegible] instrumento
Instrumento, non sunt vera, et quod ipsa Iunieris tempore dicti
asserti Instrumenti non protulit neque dixit talia verba ut in ipso
asserto Instrumento [illegible], et presertim quod esset mesta, ut
[illegible] instrumento dicitur
eam dixisse.

Item quod aliquo modo visa fuit contradicere, illud non fecit
[illegible] cum multis argumentis et
multis ad contradicendum.

Item quod [illegible] fuit absque eo quod ipsa unquam contradixisset
[illegible] nisi fuisset inducta per aliquos

Item quod [illegible]

[illegible]

[illegible]

Contra illud iño pretensum instrum̄ scriptum ut apparet [illegible] ultimo mensis [illegible] die festo July, opponit͛ q̄ nõ [illegible]
nõ potuit obseruare primo matrimon[illegible]

[illegible] dum dicit nomine sacramenti, opponitur q̄ primo nullum interuenit sacramentum in eo contractu.

[illegible] fuerunt [illegible]

De alio uero instrumento scripto manu presbiteri [illegible] q̄ ipsum fecit p̄ ipso d. actore, illud acceptat, imo tum qr̄ dicit nõ releuare partem producentem.

Ultimo [illegible]

[illegible] presentibus Johanne speciario q. Jacobi [illegible] stationario de Utino
danielle dicto diniclutta filio Janeschini de Spegnimbergo
[illegible] testibus ad hec habitis et vocatis. Ibique ser Paulus q. ser Nicolussii
ser Zani de torso de Utino michi notario in testem per partem
[illegible] nominatus productus et per me notarium
[illegible] sub [illegible] sacramento [illegible]
prestito juravit corporaliter ad Sancta dei Evangelia
puram dicere et testificari veritatem de hiis que sciret et cum
interrogatus super exceptionibus [illegible] et in tota ipsa causa
Remotis Odio Amore timore prece precio lucro vel danno
suo aut alieno tam pro una parte quam pro altera.

19 Nobilis vir ser Paulus q. ser Nicolussii ser Zani del torso
de Utino testis juratus et ad probandum per parte suprascripti ser
Nachorii [illegible] examinatus et interrogatus super exceptionibus
seu oppositionibus [illegible] lectis et declaratis per
[illegible] domini Archidiaconi et me notarium suprascriptum, Suo
sacramento [illegible]

Super duabus oppositionibus factis per parte antescripti ser Na
[illegible] notatus per ser [illegible] notarium decani [illegible]
[illegible] et interrogatus [illegible] sacramento [illegible] dixit de
[illegible] in dictis duobus capitulis seu exceptionibus [illegible]
fuit presens in burgo [illegible] in quadam [illegible]
quadam [illegible] domini [illegible] olim ser [illegible]
[illegible] ubi ser Nicolaus [illegible] decani
de Utino stipulavit [illegible] Matrimonii inter ser An
tonium filium ser [illegible] de Utino ex una
et [illegible] filiam olim ser [illegible]
[illegible] et inter alia verba que in stipulatione

sua predicta dixit habuit circa [illegible] dominam Mar
garitam illic presentem et audientem vos dna Margareta
laudatis per verba de presenti et nomine sacramenti ser Anto
nium hic presentem in verum legitimum sponsum et maritum
et secundum quod continetur in decreto [illegible] ad id [illegible] respondit
et dixit quod sic et illico tetigit sibi manum [illegible]
fuit. Interrogatus si ipsa Margareta iuravit per sacra-
mentum respondit quod non. Interrogatus quibus presentibus Respondit
quod ser Georgio Radiussky / daniele de Castiglono ac me
teste Nicolao filio olim ser Odorici ser hectoris [illegible]
[illegible] domini ser baldassaris [illegible]
[illegible] filia [illegible]
[illegible] Interrogatus si [illegible] presentibus [illegible]
[illegible] recordatur. Interrogatus de tempore [illegible]
[illegible] circa auream [illegible]
presente die.

Super aliis capitulis examinatus [illegible]
[illegible]
Circha personam ipsius testis diligenter examinatus [illegible] videtur.

Die martis xxi Augusti Utini super sala domus domini
danielis de [illegible] presente domino petro preposito de
veneciis Canonico Utinensi domino daniele de [illegible]
[illegible] predicto testibus [illegible]
Georgius Radiussky de Utino [illegible] testis
productus pro parte andree ser Marchonis et per me notarium
ad hoc [illegible] delatoque sibi sacramento [illegible]
ad sancta dei Euangelia manu tacto [illegible]
pura dicere et testificari veritatem [illegible]

et fuit interrogatus sup antedictis opportunis in tota
ipa ca Remotis odio amore timore pce pcio lucro
ut damno suo aut alieno tam p una pte q p alia.

Nobilis vir d Georgius d Andree Radiussi de ven
zono te hic pdict p pte d d Antonii iurat
et Examinat sup capitlis pprme suppsitis eidem lectis
et declaratis Dixit sub Sacramento Rndit de gtentis i eis
tm scire vz

Sup ultimis exceptionib suppsitis Incipientib et ubi
dum dicitur Et ubi et alys Examinatus et interrogat
suo sacramento et dixit de gtentis i eis tm scire vz.
Qd ipse testis fuit pns qn Antonius filius d Odo
rici d hectoris pmisit ipi Margarete et eam despo
savit Ubi Intefuerunt prnter d Paulus d Zani et
ipo d Nicolaus decani Nicolaus frat Joh Anto
nij daniel Nicolai blanch de Castiglono et dna
... ... et dna Jacoba eius
filia. Ubi d Nicolaus decani pdicti fecit Instrum
matrimonij gtracti int ipm Antonium et Margareta
filiam d Antonij de Valvasono ille pntes et fecit
... nuptiale hoc mo ... ... dna Margaretam
pmittitis sub noie sacramenti hic de pnti accipe et
laudare ipm Antonium i vestrum legitimu sponsum
et maritum Et sic ipa dna Margareta ... ...
q sic ... no Juraret p sacramentum qd ipse testis
audivit ... ... audivit eam sic respondere et
sitr ipse Antonius ad Interrogationes ipius d Nicolai

laudauit et consensit in ipsam Margaretam et ad eas accessit

[illegible]

de loco et tempore vidit quod fuit in burgo valucsonii in quo

iam orto sole aurora diei et est forte unius mensis [illegible]

et de omnibus predictis tamen retulit se ad dictum [illegible]

Interrogatus si fuerunt alii testes qui [illegible]

[illegible]

[illegible] dictum [illegible]

Super aliis capitulis non fuit examinatus de voluntate producentis

Circa personam ipsius testis diligenter examinati [illegible]

[illegible] Addens tamen quod ipse Antonius est nepos suus

[illegible] natus ex quadam sua sorore et tamen nollet dicere [illegible]

Die et loco [illegible] antedicto [illegible] daniele de

[illegible] [illegible] Clerico [illegible]

[illegible] et vocatis [illegible] daniel [illegible] Nicolai [illegible]

de [illegible] testibus [illegible]

[illegible] et monitus prime [illegible] de [illegible]

[illegible]

Daniel [illegible] Nicolai [illegible] testis [illegible]

ad probandum [illegible] datus et productus [illegible]

Interrogatus [illegible] exceptionibus [illegible]

[illegible] et declarans [illegible] suo iuramento testificando dixit

[illegible] de [illegible] in [illegible] ut [illegible]

nocte [illegible] de [illegible]

[illegible] ad domum ipsius testis ut [illegible]

[illegible] [illegible] testis [illegible]

sibi factas per ipsos sunt Valuersonii et duper ctos. ad
quandam terram sive arcam dne Vesule Vxo olim ser Bal
dassaris de Valuersoni, et ipse testis i se masstuit et
dum vellet redire ad domum suam ser Georgius Raduussi
de Venzono quem ipse testis tunc cognovit et de pnti co
gnoscit, ipse videns huius dicto ipsi testi noli recedere
adhuc quia volumus quod reperiris aliquantum set vade
vocatum dnam Vesulam dnam tuam, et dic quod veniat
huc quia sunt certi nobiles de Utino qui volunt esse
cum ipsa, et ut ipse testis accessit in Valuersono et vocavit
ipsam dnam Vesulam in curtina dicit quod statim sibi testi
respondit et dedit sibi claves dicte Arce et venit
ipse testis ad ipsos ser Georgium et alios de Utino qui illuc
venerunt et aperuit dictam Arcam sive terram, Ubi
statim supervenit ipsa dna Vesula cum qua venerat
dna Jacoba eius filia et dicta Margareta, Ubi
tunc ipsi qui illuc aderant ceperunt capere de dicta arca
in curtino ubi steterunt et habuerunt colloquium inter se, et statim
inito colloquio vocata fuit ipsa dna Vesula cum predicta
dna Jacoba et Margareta et quidam ex illis qui cum
eis erant nescit nominare cepit facere Verbum
nuptiale quod solet fieri in nuptiis prout vidit et audivit
ad cuius interrogationem ipsa dna Margareta interrogata
si volebat quendam juvenem presentem nomine ut tunc di
cebatur Antonium in eius maritum credit quod sic et si etiam
ipse Antonius interrogatus si volebat eam in dnam Mar
garetam in uxorem suam credit quod sic prout ipse testis tunc
audivit et vidit et eam tunc desponsavit et fuit

[illegible]

ipse. Interrogatus si interuenit sacramentum in dicto Interrogatum [illegible] ignorare / Interrogatus qui fuerit tunc presentes [illegible] ai erat [illegible] desponsata [illegible] qui fecit verbum ipse teste [illegible] Nicol[illegible] duo alii quos non cognouit neque [illegible] tula et dna Iacoba. Interrogatus quis fuit ille [illegible] nesciret Interrogatus de tempore et loco [illegible] [illegible] et fuit [illegible] valuesonum [illegible] Velule. Interrogatus si fuit rogatus in testem [illegible]

[illegible] non fuit [illegible] testes diligenter examinatos [illegible] [illegible] veller suo [illegible].

In xpi nomine Amen. Infrascripta sunt dicta et attestationes testium [illegible] in [illegible] causa matrimoniali receptorum [illegible] et diligenter examinatorum per [illegible] Archidiaconum et me [illegible] notarium [illegible] de [illegible] et super capitulis [illegible] intitulatis descriptis et annotatis sub [illegible] Indu [illegible] diebus [illegible]

1. [illegible] quod in [illegible] est communis mos et consuetudo quod in [illegible] solet fieri verbum per aliquam tertiam personam qui ad hoc per [illegible]

2. Item quod in tota [illegible] a quibuscumque solet fieri huiusmodi verbum

micum per verba de presenti licet tunc ipse Johannes sponsus manu tangeret sponse et ita contraxerunt presentatum et est presentatum ab uno .x. [illegible] xx. xxx. xl annis et ultra.

[illegible] verba

.3. Item quod communiter solet fieri tale verbum hoc modo videlicet vos [illegible] [illegible] acceptatis et consentitis in talem tanquam in verum legitimum sponsum maritum secundum precepta Ecclesie Romane Ecclesie Aquilegensis et [illegible] consuetudines patrie [illegible] ista presentatum et est presentatum ab uno .x. [illegible] xx. xxx. xxxx. xl. annis et ultra.

.4. Item quod communiter propter ruborem quam habent dicte sponse tacite respondent ita quod non possunt audiri.

5. Item quod dum interrogatur sponsus per talia vel equipollentia verba prout fuit interrogata sponsa et audit quod [illegible] ita quod bene auditur, et deinde tangit manum sponse seu uxoris.

.6. Item quod predictum verbum quod fuit factum et celebratum fuit per predictos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et dictum [illegible] Victorem [illegible] et celebratum fuit per talia et similia verba vel per equipollentia eundem effectum importantia.

Item quod de hiis omnibus et singulis est et fuit [illegible] publica vox et fama.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] die [illegible] [illegible] bati octava mensis aug. [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] plan[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] presentibus Egregio [illegible] doctore [illegible] [illegible] de [illegible] et Nobili viro [illegible] Raphaele [illegible] de placentia merescalcho [illegible] [illegible] testibus et aliis [illegible] discretus vir [illegible] Jaco[illegible] [illegible] magna [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] pro parte supplicantis [illegible] [illegible] nominatus et productus et [illegible]

notum ad hoc mortus delatoque sibi debito sacramento iuravit ad sancta dei Evangelia manutactis scripturis dicere et testificari veritatem de eo quod sciverit et erit interrogatus super capitulis inscriptis et in tota ipsa causa Remotis odio amore timore precio prece lucro vel damno suo aut alieno tam pro una parte quam pro alia.

Die suprascripta Actum in [illegible] parte Civitatis ante stationem barbarie instrumentum Nicolai, presentibus ser Raphaele notario de Xiona vinni habitante Nicolao barbero quondam ser bellom de utino testibus et aliis ad hoc vocatis, ibique ser Jacobus notarius Michaelis de utino testis supra productus et per me notarium monitus delatoque sibi debito sacramento Iuravit ad sancta dei Evangelia pura dicere et testificari veritatem de hiis que sciverit et fuerit interrogatus super capitulis premissis suprascriptis Remotis odio amore etc. ut supra.

Dicta die Actum utini in burgo [illegible] ante domum habitationis instrumentum ser Antonii presentibus Nobili viro ser Odorico de [illegible] [illegible] [illegible] de Portunaonis testibus adhibitis ad hoc et vocatis, ibique ser Antonius notarius olim Marini [illegible] testis supra productus per dictum ser Marchorem et per me notarium ad hoc monitus delatoque sibi debito sacramento Iuravit ad sancta dei Evangelia manutactis scripturis et testificari veritatem de hiis que sciverit et fuerit Interrogatus super capitulis premissis suprascriptis et In tota ipsa causa Remotis odio amore etc. ut supra.

Examinatus die lune xvi Augusti

Ser Antonius notarius quondam Mathiussii de utino etatis annorum

Quinquaginta vel circha, ut asserit testis iuratus. Et ad probandum datus et productus per parte antedicti ser Nicholai. Examinatus et interrogatus super capitulis primo suprascriptis per eum visis et intellectis, suo sacramento testificatus fuit sicut de contentis in eis ut infra, videlicet.

Super primo dicto [illegible] capitulo examinatus et interrogatus, respondit et dixit de contentis in eis tantum scire, videlicet quod ipse testis vidit practicari [illegible] Matrimonium inter aliquos si sponsus et sponsa sunt pares, adhibetur aliqua persona per videlicet notarius presbiter vel aliqua alia persona que facit verbum nuptiale per verba de presenti hoc modo, videlicet: Vos domina talis laudatis et acceptatis talem in virum sponsum et maritum secundum precepta sancte Romane Ecclesie et Ecclesie Aquilegensis et consuetudines patrie Foriiulii; et hoc quando ipsi sponsus et sponsa sunt etatis legitime ad contrahendum, et hoc vidit fieri et practicari tam in Utino quam aliis locis patrie et si sponsus solum tangit manum sponse. Interrogatus inter quos vidit [illegible] fieri [illegible] respondit quod inter plures et diversas personas tam in Utino et aliis locis patrie de quibus non recordatur, addens quod ipse testis pluries fecit verbum in nuptiis in ista forma per verba de presenti. Interrogatus a quanto tempore citra vidit hec fieri et practicari, respondit quod ab annis xxx[illegible] citra. Interrogatus si vidit fieri unquam sponsalia per verba de futuro vel de presenti inter aliquos impuberes vel alterum ipsorum impuberem et non existentem in etate legitima, respondit quod non. Interrogatus numquid talis actus vi[illegible] in tangendo solum manum inducat matrimonium, respondit quod [illegible] si sponsus et sponsa sunt etatis legitime

Induceat matrimonium . et aliud nescit.

Sup quarto capitulo Examinatus et Interogatus rndit et dixit quod ipse testis numquam audivit aliquam ... respondere quod fit verbum nuptiale quod recordetur licet plures fuit pns diversis ... matrimonijs celebratis inter diversas psonas Addens tn quod plures dum esset pns matrimonijs factis in Verona et alijs locis pns audivit ab aliquibus interessentibus quod fit verbum quod ipsi dicunt quod ipsa vz sponsa tn respondit quod sic

Sup quinto capitulo Examinatus et Interogatus rndit et dixit contenta in ipso capitulo esse vera prout ipse testis plures vidit audivit et pns fuit etiam in Verona et alijs locis pns.

Sup sexto et septimo capitulis Examinatus et Interogatus rndit et dixit de contentis in eis nichil scire nisi prout supra deposuit.

Circha psonam ipsius testis diligenter Examinatus recte rndit.

Die martis xj° augusti vtum (?) sup sala domus hit. infra ... dni danielis dni daniele de Brusoldo decano Ecc. Veronen. et Iohe clerico filio ... pretis testibus ad hoc hitis ... Venerabilis vir dns pbr Nicolaus de Cerseto filius Jacobi testis pductus et noiatus p pte ... ... et p me notum ad hoc ... delatoque sibi debito sacramento ... ... ad sancta dei Evangelia ... ... puram dicere et testificare veritatem de hijs que sciet et erit Interogatus sup capitulis antedictis et in tota ipsa causa Remotis odio amore ac ...

Dnus presbiter Nicolaus filius Jacobi de cerseto vrini habitans etatis annorum quadraginta ut asserit testis unus iuratus interrogatus et examinatus super capitulis suprascriptis eidem lectis et declaratis suo sacramento credidit dixit et testificatus est scire que contenta in eis ut infra videlicet.

Super primo capitulo examinatus et interrogatus [illegible] credidit et dixit contenta in dicto capitulo vera esse. Interrogatus quomodo scivit credidit [illegible] fieri vidit prout in capitulo continetur et etiam ipse testis tamquam rogatus plurimus fecit verba in matrimoniis contractis inter diversas personas videlicet in villa Casichi in villa Montecha in Ruvellino et semel in Dno et alijs locis ubi ipse testis habitavit et est ab alijs fieri vidit interdum vicibus et hoc ab annis XX citra quibus ipse fuit sacerdos et habitavit in locis predictis. Interrogatus quid sit mos et consuetudo credidit quod illud est mos et consuetudo quod per longum tempus practicatur prout est hoc quod in capitulo continetur quod quottidie fit et practicatur.

Super secundo et tertio capitulis examinatus et interrogatus credidit et dixit [illegible] quod ipse testis tempore suo fecit et ab alijs fieri vidit in locis superius specificatis semper fuerunt facta per verba de presenti videlicet vos dna talis laudatis talem in verum legitimum sponsum et maritum secundum preceptum Sancte Romane Ecclesie et Sancte Ecclesie Aquileiensis [illegible] laudabiles consuetudines patrie Foriiulii et est quod quando interrogatus sponsus per talia verba addens in quod quando sponsus tangit manum sponse solet fieri tale verbum per verba de presenti prout ipse testis iam fecit et ab alijs fieri vidit [illegible]

sponsalia ut matrimonium / rendit quod credit quod sit utrumque
Interogatus si sponsalia contrahuntur per verba de presenti vel de
futuro et si ipse umquam fecit verbum sponsaliorum / Rendit
ignorare quia numquam vidit fieri sponsalia nisi hoc modo
videlicet quando pater sponse promittit filiam sponso vel patri aut alicui
cui affini sponsi tunc fit promissio per verba de futuro hoc
modo videlicet quod pater sponse promittit dare filiam suam dicto
sponso vel alicui stipulanti pro ipso et huiusmodi promissiones vocantur
communiter pacta dotalia quia de iure fit instrumentum dotale quando fiunt
tales promissiones. Interogatus si illi inter quos vidit contrahi
fuerint etatis legitime rendit quod sic quia numquam fuit presens
quando fierent quia essent minores ... [illegible]

Super quarto capitulo examinatus rendit et dicit contenta in
dicto capitulo esse vera prout testis ipse pluries vidit et quod numquam
vidit aliquam sponsam respondere sed solum motu capitis
facere signum quod consentit.

Super quinto capitulo examinatus Rendit et dicit contenta in eo
esse vera prout ipse testis vidit et pluries [illegible]

Super sexto et ultimo capitulo examinatus et interogatus rendit
de contentis in eis nil aliud scire quam supra deposuit

[illegible] plenam [illegible] testis diligenter examinatus in sibi
[illegible] rendit.

Die martis post dicti mensis augusti Actum Utini in burgo
Aquilegie in domo [illegible] testis presentibus ser Nicolao notario
filio magistri Johannis phisici de Fabriano et ser Laurentio
notario de [illegible] testibus etc. Ibique ser Iacobus [illegible]
[illegible] de Utino testis [illegible] productus pro parte andree ser Marchoro

[illegible] per me notarium ad hoc nominatum delato sibi debito sacramento juravit ad sancta dei evangelia manu tactis scripturis puram dicere et testificari veritatem de hiis que scivit et fuit interrogatus super capitulis annexis et in tota causa remoto odio amore et cetera.

Dominus Jacobus Bertrandus notarius quondam domini Francisci notarii de Vine [illegible] annorum xl vel circa [illegible] ut dixit testis productus juratus et ad probandum datus examinatus et interrogatus super capitulis primo suprascriptis eidem declaratis et per eum lectis suo sacramento testificatus est super hiis que continentur in eis ut infra videlicet.

Super primo capitulo examinatus et interrogatus credit et dixit contenta in eo esse vera. Interrogatus de causa scientie credit quia ipse testis a pluribus annis citra fuit sepius requisitus facere [illegible] inter diversas personas et sic fecit. Interrogatus inter quos fecit dictum [illegible] dixit quod inter plures personas videlicet inter quondam dominum Bertramum (?) et filium olim domini Rigi (?) [illegible] et alias diversas personas de quibus ad presens non recordatur et etiam ab aliis notariis et personis fieri vidit in dicta terra [illegible] et aliis locis provincie prout vidit per dominum Nicolaum [illegible] quondam domini Francisci notarii Varotini (?) de Vine et aliis pluribus notariis.

Super secundo et tertio capitulis examinatus et interrogatus credit [illegible] contenta in ipsis capitulis [illegible]. Interrogatus de causa scientie credit quia sic vidit fieri et practicari in dicta terra [illegible] ipse testis sic fecit dictum [illegible] et practicavit [illegible] de parte [illegible] sponsus tangit manum sponse et etiam si eam desponsat prout ipse testis plures [illegible] et ab aliis fieri vidit. Interrogatus per que verba [illegible]

verbum nuptiale respondit quod ipse testis fecit dictum verbum et
ab aliis fieri vidit per verba de presenti hoc modo videlicet: vos domina
laudatis et acceptatis N. talem hic presentem in verum le-
gitimum sponsum maritum secundum precepta sancte Romane
Ecclesie et Ecclesie Aquilegensis ac laudabiles consuetudines
primo semel secundo et tertio ut moris est et sic interrogat
sponsus pro hoc ut similia verba. Interrogatus illi sponsi et sponse
erant quod fecit ipse testis dictum verbum nuptiale ut fieri vidit
fuerint etatis legitime ad contrahendum respondit quod sic et quod
nullum scit fuisse ubi factum fuit matrimonium nec verbum
nuptiale erant impuberes [illegible] non habentes legitimam etatem
quod vidit ipse testis. Interrogatus si ille talis actus qui fit in isto modo
maritorum reputatur sponsalia vel matrimonium respondit quod credit quod
reputatur matrimonium et aliter nescit. Interrogatus si vidit unquam
fieri aliud matrimonium in collatione [illegible] verbi nuptialis preter
deposuit respondit quod non.

Super quarto et quinto capitulo examinatus respondit et dixit
se interfuisse tunc presens et vidit ac audivit in matrimonio
facto in dicta terra Utini quod aliqua sponsa respondit ad interrogationes
faciendas verbum quod sic interfuit tunc presens quod ipsa sponsa
nihil respondit [illegible] sponsi interrogatus si [illegible] ille
sponse quam vidit ita respondere respondit quod semel vidit quandam
iuvenem de burgo Aquilegie Utini de qua non bene recordatur
et etiam aliam de qua non recordatur ad presens.

Super sexto et septimo capitulo examinatus et interrogatus
respondit et dixit de contentis in eo nihil scire
Super aliis capitulis examinatus et interrogatus respondit et
dixit de contentis in eis nil aliud scire nisi prout supra deposuit.
Circa personam ipsius testis diligenter interrogatus recte respondit.

pductus p pte s' Marcus ponit et caplāt

Et p̄mo in eo tempore quo p̄fata Margareta erat in Castro Colorēti in domo s' florini et fu

in ipso s' Marcore a parum post ex aspectu corpe

sufficiens viri virum et cognovit eo. nos

et etiam ante et plus post

Fuit matrimoniū

fuit iam tractabilem et propter pucram

claustra pudoris et ita fuit

[illegible] q̄ Sedm [illegible] ad [illegible]

[illegible] rum cū [illegible]

[illegible] mentos [illegible]

[illegible] pilositas [illegible] debi[illegible]

[illegible] q̄ [illegible]

[illegible] habeat [illegible]

[illegible] apparentibus [illegible]

[illegible] descendi [illegible]

[illegible] p̄ [illegible]

[illegible] catum [illegible]

[illegible] tpr [illegible]

[illegible] In p̄fa [illegible]

[illegible] q̄ [illegible]

[illegible] habat [illegible]

M [illegible]

[illegible] dictis [illegible]

[illegible] bus [illegible]

[illegible]

[illegible] dum [illegible] de [illegible]

[illegible]

[illegible] tatis [illegible]

[illegible] q̄ [illegible]

[illegible] dicere et testificor. [illegible]

[illegible] Puer lurata et ad [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] sup[er] tercio cap[itu]lo [illegible]

[illegible]

[illegible]

p[re]ter sup[ra] deposuit et aliter nesciat et q[uod] ho[c] [illegible]

[illegible] p[er]sona sua p[ro]p[ri]a et q[uod] crescentibus mamillis [illegible]

scit p[ro]pt[er] [illegible]

[illegible] sup[er] quarto cap[itu]lo [illegible] informata est [illegible]

[illegible] [illegible] et [illegible] de [illegible] [illegible]

fore q[uod] sup[ra] i[n] primo capitulo testificata est

[illegible] nam [illegible] testio[rum] [illegible] examinat

[illegible]

[illegible]

[illegible] d[omi]no Barnabone quonda[m] [illegible] de [illegible]

[illegible] ac d[omi]no Franceschino quondam [illegible]

[illegible] [illegible] habitant[ibus] testib[us] ad no[c]

[illegible]

[illegible] Antonii [illegible] de [illegible]

[illegible]

[illegible] he [illegible] [illegible] [illegible] Valu[illegible]

[illegible] in [illegible] exp[illegible] [illegible]

[illegible] et [illegible] ad [illegible]

data et [illegible]

sup [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] Capitu[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] de

[illegible] Capl[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]undo [illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible] Marga[illegible] [illegible]

Collo[illegible] [illegible]

[illegible] Franci[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] cam[illegible]

simul et [illegible] mar[illegible]

quia erat valde a[illegible]

sibi [illegible]

[illegible] erat [illegible] et [illegible]

et sim[illegible] tabulam [illegible]

[illegible] posset [illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible]

essent [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] nu.p stabat sub fenestra [illegible]

[illegible]

facientem eam stare elevavit sibi vestes et
[illegible]
palpavit et vidit quod erat pilosa pr[illegible]
sup dep[illegible]

[illegible]

[illegible] tota in eo esse vera
[illegible] Respondit quod pro dicta vide-
bat in se ipsa quod statim postquam mamille ceperunt
sibi crescere immediate ceperunt nasci pili
[illegible] ha pudibunda. Interrogata quo tempore sive etate
[illegible] [illegible]le sibi crescere et pili circa pudibunda
[illegible] se cognovit. Respondit quod credit
[illegible] etatis sue et forte aliquid ante
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

D[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible] neza [illegible]
[illegible] quale die [illegible]
[illegible]
[illegible] compl[illegible]
[illegible] maran [illegible]
meti [illegible]
feze d[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ebet [illegible]
[illegible]

[illegible] mundi [illegible] [illegible]
[illegible] ondis et
[illegible]
[illegible] nebra fua
[illegible] nouata [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] experi[illegible]
[illegible]

Interrogata [illegible] etatis incipiunt crescere
mamille [illegible] pili circha pudenda in mu
liere [illegible] bono [illegible] Interrogata
[illegible] experiuntur
crescere mamille [illegible] pili circa pudenda [illegible]
non [illegible] valde [illegible]
[illegible] crescere [illegible] mamille
[illegible] et [illegible] ordenna de etate
predicta et [illegible] subiungit
ulterius [illegible] duodecimo
anno [illegible] mamille [illegible] pili.

[illegible] pandata
et [illegible] de
[illegible] deposuit

[illegible] diligent
[illegible] interrogat [illegible] ad
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

fr(atr)e p(ro)posito de Rayn[illegible] [illegible] vum hitantes ac Iohanne [illegible]

[illegible]

monita delatoque sibi debito sacramento manutactis scripturis iuravit ad s(an)c(t)a dei evangelia [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] etate mulier possit carnaliter cognosci [illegible] dicit q(uod) aliquae sunt quae i(n) duodecimo anno possent pati [illegible] et aliquae i(n) pauci(ori) tempore [illegible] et quartodecimo secundum q(uod) s(unt) [illegible] complexiones et prout sunt p(ro)portionate. interrog[illegible]

... q̄ xiij anō in diez pot generari viro
... vidēt nō sint magno detrimēto psone sue
... ex aliquibus q̄ e p auditu fuerunt
... sue etatis que p̄ se sunt detri... psone sue

... capl̄o Expanidata et Integra sua sac
... de etate ī eo nichil scire ... vidit
... ira pudibunda ip̄ Margaret

... capl̄o Expaniata et Integrata idē etate
Integrati ... vidit p hoc vidit
... ipā et ... regina ... ipi testis
... mamille ... cepit ... et appa
... subito ceperunt ... erat pudibunda
... etatis erat ... testis q̄ ceperunt sibi
... mamille et ... vidit
... ceperunt crescere ...
... anno ... Adden ... postea q̄
... mulieres que ... etate ... et
... mamille sunt appa... et
... put ... vidit. In
... vidit nō ...

... quarto capl̄o ...
... fuit ...
... sui ...

... pso ... ius ...
... opponens ...

In xpi nomine Amen. Infrascripti sunt testes, ac dicta
et attestationes testium productorum per parte honeste
et virtuose iuvenis domine Margarete filie quondam
providi viri ser Antonii notarii de Valvasono
mota per Nobilem iuvenem ser Marchorem quondam
Nobilis viri ser Johannis de Colloreto, et contra
eundem ser Marchorem receptorum, examinatorum
et diligenter interrogatorum per Reverendum
patrem dominum Nicolaum de Spataracriis de Cremona
Archidiaconus Aquilegensem, Judicem dicte matri
monialis cause, ac me Johannem notarium ~~filium~~
~~Simonis~~ quondam magistri Marchorii notarii
de Utino dicte cause scribam, ac ser Johannem notarium
filium Simonis de Louaria collegam meum
de ipsorum capitulis et capitulorum quatuor modulis dicte
domine Margarite inferius descriptis et annotatis
Sub anno domini nostri yhesu xpi millesimoquadragen
tesimotrigesimonono Indictione secunda diebus
vero mense et locis inferius descriptis et annotatis.

Tenor primi moduli Capitulorum

Coram vobis venerabili viro domino Nicolao de Spata
racriis Archidiacono Sancte Ecclesie Aquilegensis
in hac parte temporibus suis iurisdictionem habentis
per parte honeste iuvenis domine Margarete filie
quondam ser Antonii de Valvasono in causa
et differentia quam habet et habere intendit cum
Nobili iuvene ser Marchorio de Colloreto producuntur

p parte discrete Juuenis Antony fily quondam
s Odoni s hettoris qua maritus legitimus,
Quibus petit fidem p sacramentum ipius
Marsorius Remoto aduocato ipius, Quas
si negabit induci ipdunt in dictum sociis
fidelos Quos pbare intendit legitime

1. Et primo q int ipm Antonium et ipam dnam mar
garetam ptum fuit et est uerum et legitimu
matrimoniu p uba de pnti ut patet p
publicum instrumentum scriptuz et notatum
manu publici et autentici notary. Respondit
q audiuit dici dictum matrimoniu fuisse factu
qd tamen credit fieri no potuisse

— Item q post dictum matrimonium sic ptum dictus
Antonius eius maritus ipam traduxit
ad domum ppriam secumqz cohabitauit cuz
ipa ut cum uxore sua matrimoniu p
carnalem copulam psumauit et ipam tractauit
in mensa et in lecto ut legitimaz uxorez
et uiceuersa ipa dna Margarita tenuit et
tractauit ipm Antoniu ut uerum et legitimu
suum maritum Credit q ipe Antonius
traduxit ad domu suam ipam Margaritaz
q aut psumauerit matrimoniu p carnalem coplaz
Rerum no credit.

Item q pdictum matrimoniu ptuz fuit no ui nec

dolo ~~aut metu~~ sed pure et libere. / Non credit
ymo si fuit contractum / fuit contractum dolose et cum fraude.

4 Item quod dictum matrimonium antequam concluderet fuit
tractatum inter ipsam margaretam et ipsum Antonium
per plura et plura tempora deliberate et consulte per
mediatores videlicet per dominam Vexulam et alios et
habito diligenti tractatu ad invicem dictum ma-
trimonium contraxerat. / Quia ignorat non credit

7. Item quod fuit et est absque eo quod dicta margaretta ma-
trimonium contraxerat cum dicto Marchore de Coloreto
et si aliqua verba et aliqua promissio fuerunt habita
inter eandem eandem et ipsum Marchorem fuerunt
dicta et habita tempore quo ipsa erat etatis annorum
octo vel circa / non apta ad matrimonium contrahendum
Credit prout in instrumento super hoc confecto continetur
cuius autem etatis fuerat tunc ipsa margarita
ignorat et aliter non credit

6 Item quod per vim et violentiam contra et preter liberam voluntatem
suam dicta margaretta consensit in dictum Marchorem
Non credit.

Item quod dicta domina margaretta tunc antequam perveniret
ad etatem legitimam aptam ad matrimonium contra-
hendum et post reclamavit et dixit quod ipsum marchorem
nolebat aliquo modo in maritum et virum suum
Ignorat et non credit

8 Item quod fuit et est absque eo quod facto aut verbo postquam

dicta margareta peruenit ad etatem legitimam aliquem
consensum prestiterit per se aut per interpositam personam
per quem comprehendi posset ipsam quouis modo
acceptasse seu approbasse dictum machorem, sed potius
continue reclamauit. Ignorat et non credit.

Item quod ante et post per annos tres et ultra fuit absque
eo quod dictus Machore habet seu habere potuisset
conuersationem seu accessum ad ipsam margaretam
et per dictum tempus ipsam non vidit nec adinuicem
quouis modo conuersati fuerunt. Credit eo quod
non putabat ei necesse nec uidebat sibi expedire

10 Item quod immediate postquam ad etatem peruenit dum interro
garetur an vellet dictum Machorem in maritum
suum per interpositam personam huiusmodi respondit
quod nullo modo ipsum volebat sed cum alio
intendebat matrimonium contrahere. Et hoc ideo
quia inducta fuit per viros dicto tempore pueralis
etatis ad consentiendum in ipsum machorem. Non
credit sed bene credit quod nunc fuerit inducta.

11 Item quod de hiis fuit et est publica vox et fama per omnes
cognoscentes dictas partes. De creditis credit
de non creditis non credit.

Tenor autem secunde moduli Capitulorum Additionum

Addendo positionibus aliis per parte domine margarete productis
Herasmus eius procurator producit et exhibet
positiones infrascriptas. Quas credit esse ueras

suo iuramento repetit eosdem syndicos et ser Franciscum
de Coloreto patrem Mathoris simul(ite)r cum iuramento
tanquam per melius informatus. Negatas ex nunc
produxit in vim articulorum quos probare intendit. Salvo
iure addendi minuendi et corrigendi et quolibet suo
iure. Non astringens tamen se ad probationes superfluam.

1. Primo quod Antonius quondam ser Odorici ser Hectoris
a uno mense citra vel postquam desponsavit prefatam
Margaritam solus cum sola dicta Margarita
et nudus cum ipsa nuda iacuit in camera
ipsius Antonii et dormiverunt insimul in domo
dicti Antonii

in fuerit adunisse

2. Item quod dicta Margarita tempore quo asseritur contraxisse
cum Mathore erat ita parva quod iudicio cuiusque
habebat annos novem vel circa

3 1. Item tempore dicti asserti contractus dicta Margarita
erat minor decem annorum communi omnium repu-
tatione et potissime dicti Mathoris et ser Francisci;
Non credit ymo erat multo maioris etatis
et hoc etiam dicebat pater ipsius Margarite.

4 2. Item quod de presenti dicta Margarita est maior xii
annis et tribus mensibus. Credit quod est etiam
multo maioris etatis

4 3 It. quod a uno mense citra dictus Antonius contraxit cum dicta
Margarita et eam desponsavit. Non credit nisi
per auditum et tamen si ita est indebite et de facto
contraxit

6 4 Item quod ~~prefata~~ prefata margareta ante assertum dictum matrimonium cum Marchore habitabat in domo dicti Marchoris et francisci ut cum suo cognato et similiter post. / Credit quod habitabat cum ipsis francisco et Marchore et principaliter cum Marchore ut cum marito faciendo sicut cum marito et ita eum reputando / et aliter non credit

5. Item quod dictus franciscus habet in uxorem dominam laurentiam que est soror dicte domine Margarete et secum et cum sorore habitavit. / Credit quod habet dominam laurentiam in uxorem / sed tamen habitavit in domo ex eo quia erat uxor Marchoris / nec tanto tempore et aliter non credit

8. 6 Item quod de his est publica vox et fama et scit si habet eas veritas. Ad ultimam de credendis ~~credit de non credendis non credit~~ certa non credit

Tenor vero alterius titulo modulo... addicionum

Addendo aliis positionibus pro parte domine Margarete [illegible] procurator ponit suo ~~iuramento~~ iuramento infrascriptas positiones et petit eisdem responderi similiter. Et offert si fuerint negate probare in quantum ad eos quos probare intendit salvo iure addendi minuendi

1 Primo quod dicta margareta vivente Antonio suo patre aufugit pristinum cum franciscus et domina laurentia sua sorore. / Non credit quod franciscus duxit eam secum cum bona voluntate patris / Et post dictum matrimonium

stetit tamquam in domo mariti .s. cum ipso Marchore, et aliter non credit.

.2. Item quod cum dicto Francisco et Laurentia dicta Margareta stetit et habitavit usque ad mortem Antonii supradicti

non fuerunt admisse. Item quod dicta Margareta stetit et habitavit cum dicto

3 Francisco et Marchore post mortem dicti Antonii usque ad contractum asserti matrimonii inter Marchorem et ipsam

4 = Item quod subito post mortem predictus fuit contractum dictum assertum matrimonium cum Marchore. Non credit ut ponitur.

5 ; Item quod dictus Antonius tenebat eandem Margaretam in domo dicti Francisci et Marchoris tamquam ancillam et ipsis mittebat farinam et alia necessaria pro expensis. Credit quod tenebant ipse Franciscus et Marchor in domo eorum unam puellam que steterat cum ipso Antonio / sed erat parva nec apta ad serviendum / Cetera non credit

.6. Item quod tempore asserti matrimonii contracti inter Marchorem

non fuerunt admisse et Margaretam ipsa Margareta erat minor annorum [illegible].

7. Item quod erat minor annorum duodecim

Tenore [illegible] alterius quarte cedule capitulorum et additionum

Pro parte domine Margarete ad iustificationem matrimonii legitime contracti cum Antonio filio

olim bone memorie d(omi)ni Odorici d(omi)ni hectoris ulrea cas
producta positiones producuntur infrascripte que
si negate fuerint legitime probabuntur.

1 Et primo quod tempore quo idem Antonius matrimonium
contraxit cum d(omi)na Margareta iam erat etatis
annorum quatuordecim vel circa et tempus et per maiore
quatuordecim annorum tenebatur et reputabatur per omnes
cognoscentes eundem.

2 # Item quod dicto tempore et appertu ipius Antony reputabatur maioris etatis ... per omnes cognoscentes eundem

.3 Item quod tempore pacti idem Antonius excessit
etatem et excedit quatuordecim annorum et plures
et plures menses. — non credit ut ponitur

4 Item quod matrimonium inter dictos ~~iugales contractum~~
iugales contractum fuit et est legitime contractum
tam respectu etatis tam etiam respectu
consensus prestiti in dicto matrimonio per ipsum
Antonium

.5. Item quod de his sit publica vox et fama.

In xpi nomine Amen. Anno Natiuitatis Eiusdem dni
nri yhu xpi Millesimo quadringentesimo trigesimo nono
Indictione secunda. die Jouis septodecimo mensis Julij. Actum vtini
Aquilegensis dioc. in Capella sancti Johannis baptiste. Pre
sentibus ibidem venerabilibus viris dno presbitero
Johanne quondam Georgij de Clavica presbitero gotardo
quondam Johanutti de Arba, et Jacobo de Murbergo
familiare Infrascripti dni Archidiaconi, testibus ad hec
[illegible] vocatis et alijs pluribus Constitute honeste
et virtuose dne Johanina vxor relicta quondam
prudentis viri ser Johannis notarij de quadrupio,
vtini habitans Juxta vxorem honorabilis viri ser Odorici
Gerardini de Cormons, et Catina filia olim ser Nicolai
de Cerstoglono vxor ser Nicolai notarij decani
notarum. testes producte per parte dne Margarete filie
quondam ser Antonij notarij de valuczon qui vtini
habitabat, et contra Nobilem Juvenem ser Marchorem
quondam ser Johannis olim ser Aquinj de Colloreto Quibus
et Cuilibet ipsarum de mandato suprascripti domini
Archidiaconi delatum fuit debitum de veritate dicendi
sacramentum per me Johanem notarium Infrascriptum, que
Juraverunt corporaliter ad sancta dei Evangelia manu
tactis scripturis dicere veritatem, tam pro vna
parte quam pro alia, et his que scivent et Interrogate
fuerunt, Remotis odio amore timore prece precio
lucro vel damno caro aut alieno, et deinde
secrete examinate per suprascriptum dnm Archidiaconum

ac s. Johanem notarium varotarij, et me Johanem notarium de Lonarcia;

Honesta dña Johanna uxor relicta quondam prudentis viri s. Johannis notarij de quadrivio nunc huius testis jurata testata, et ad prandium supra data examinata, et interogata per supradictum dnum Archidiaconum, simul cum s. Johane notario varotarij ac me Johanne notario de Lonarcia infrascripto super capitulis supradictis eidem testi lectis et declaratis suo sacramento testificando videlicet, et dixit se scire ut infra.

Et primo super secundo capitulo primi moduli interogata et examinata diligenter, suo sacramento respondit, et dixit se tantum scire videlicet quod in die visitationis beate Marie ad helisabeth hora vesperorum ut circa dum dña Bartolomea uxor quondam s. Odorici de hectoris misisset pro ipsa teste: ipsa testis accessit ad domum predicte dñe Bartholomee ubi invenit predictam dnam Margaretam cum digitis anullatis, cum contra parabatur per uxorem s. Petri de Cignottis de quo loco post aliqualem confabulationem recessit et ivit cenatum ad domum s. Odorici girardinj, dimissa dicta Margareta in lecto, una cum Anthonio filio olim s. Odorici de hectoris: post cenam vero ipsa testis rediens una cum dña Justa uxore s. Odorici girardinj ad domum habitationis dicti Antonij de hectoris et dñe Bartholomee supradicte eosdem Antonium et Margaretam adhuc ibi existentes

in lecto, ubi dum esset supervenit Marischalchus
cum aliquibus viribus quos similiter reperit super
lecto. Et quam dominam Margaretam supradictus Mare
schalchus fecit surgere, et recepta seu sumpta per
eum contra ipsam conduxit ad domum ser Sibilini de
Savorgnano associatam cum domina Bartolomea predicta
domina Caterina, et domina Iusta supradicta, et uxor ser
pauli del torso de utino, ut ipsa teste. Interrogata
si viderit eosdem Margaretam et Antonium exi
stentes super lecto nudos. Respondit bene eos vidisse
in lecto, tamen nescit si erant nudi. Interrogata
si eos cognovit cum eos vidit in lecto. Respondit quod
sic. Interrogata de loco respondit quod in domo olim ser
Odorici ser hectoris in camera super sedo (?) solario. Interroga
si ipsis duabus vicibus quibus eos vidit in lecto
consumaverint matrimonium per carnalem copulam. Respondit
nescire. Interrogata si viderit eos facere aliquem actum
per quem ipsa testis potuisset comprehendere eos consumasse
matrimonium per carnalem copulam. Respondit quod non.
Interrogata si viderit eos in mensa. Respondit quod non, ymo
ipsa testis voluit ipsum Antonium facere surgere de
lecto, et noluit. Interrogata si ipsa Margareta dictum
Antonium tractaverit tamquam suum legitimum maritum.
Respondit nescire nisi ut supra dixit videlicet eosdem vidisse
ad invicem in lecto, ut predixit. Et aliud ultra
dixit de contentis in dicto capitulo se nescire.

Super tercio et quarto capitulo interrogata et examinata Respondit
et dixit se nescire.

Super quinto capitulo interrogata et examinata Respondit et dixit
se tantum scire videlicet quod ipsa Margareta tunc temporis

quando asserebatur contractum fuisse matrimonium inter ipsam et
dictum S. Marchorem, poterat esse etatis annorum inter octo
et novem annorum. Interrogatus quomodo sciret, respondit quod in isto
festo nativitatis proxime futuro erunt anni quatuor et plus
quod tunc defuncto patre immediate tractatum fuit
dictum matrimonium, ut dicebatur. Et nunc debet
esse etatis duodecim annorum cum dimidio. Interrogatus quomodo
sciret quod esset illius etatis, respondit quod ideo sciebat
quod mortuo S. Johanne marito ipsius testis qui decessit
isto mense marcii proxime preterito, videlicet septimana dicti
mensis marcii fuerunt anni octo, et quod statim venerunt
quondam S. Antonius de Dulucton pater dicte domine
Margarete, ac domina Elisabetha uxor S. Antonii predicti
cum ipsa domina Margareta ad habitandum in uno
in domibus quondam S. Andree cognati ipsius testis.
Que domina Elisabeth habuit tunc dicere ipsi testi
quod dicta Margareta erat tunc etatis annorum quatuor.
Et sic ipsi testi videbatur quod ipsa Margareta erat
tunc dicte etatis quatuor annorum.
Super sexto capitulo interrogata et examinata respondit et dixit
se aliud nescire, nisi quod modo potest esse annus cum dimidio
vel circa dum ipsa Margareta venisset ad domum
domine Anne de Inmariis ipsa teste, cum habuit interrogare
quomodo et qualiter fecerat in tenendo matrimonium cum
dicto Marchore. Que Margareta eidem testi respondit
dicendo quod nesciebat quod quomodo fecerat, et quod id quod fecerat
non fecerat voluntarie, et cum Margaretam ipsam testis
interrogavit si iuraverat, que respondit quod iuraverat,
sed nesciebat quid ipsa fecerat.

Super septimo et octavo capitulis interrogata et examinata Respondit
et dixit se aliud nescire nisi ut supra proxime dixit
et testificata est ;

Super nono capitulo interrogata et examinata Respondit et dixit
se ~~aliud nescire~~ audivisse dici, ut in dicto capitulo continetur
Interrogata a quibus dici audivisset Respondit quod a domina
Jacoba consanguinea ipsius domine Margarete, et aliud dixit
se nescire ;

Super decimo capitulo interrogata et examinata Respondit et dixit
se nescire nisi ut supra deposuit et testificata est ;

Super ultimo capitulo interrogata Respondit scire prout deposuit

Super primo capitulo huius moduli non fuit interrogata quia
procuratores producentes non curavit ;

Super tertio et quarto capitulis secundi moduli capitulorum interrogata
et examinata Respondit, et dixit scire prout supra in
quinto capitulo primi moduli capitulorum deposuit, et testificata
est ;

Super quinto capitulo dicti moduli interrogata et examinata
Respondit se nescire nisi ut deposuit in secundo capitulo
primi moduli ;

Super sexto capitulo secundi moduli capitulorum interrogata, et examinata
Respondit et dixit contenta in capitulo vera esse prout
dici audivit Interrogata si ipsa Margareta stabat et
habitabat cum Matheo, ut cum suo marito Re
spondit nescire ;

Super septimo capitulo interrogata et examinata Respondit et dixit
quod prefatus Franciscus in Capitulo nominatus habet in
uxorem prefatam dominam Laurentiam, que est soror dicte
domine Margarete ex parte patris tantum pro quo credit

p ipa morabatur cum dicta dna Laurentia, tamquam cum
sorore, et tamquam cum marito videlicet dicto Mathie;
Super ultimo capitulo interrogata, et examinata Respondit
et dixit se scire ut supra deposuit
Circa personam ipsius testis recte respondit, salvo quod dixit
ipsam Margaretam esse eius affinem videlicet consanguineam
filii dicti testis, et tamen vellet vincere causam partem
ius habentem;

Honesta dna Iusta uxor honorabilis viri S. Odorici quae
dum testis iurata testata, et ad probandum ut supra
data, et producta examinataque et interrogata ut supra
super capitulis supradictis eidem testi lectis, et declaratis
suo sacramento testificando Respondit, et dixit se scire
ut supra et infra;
Et primo Super primo Capitulo interrogata nihil fuit quia
de velle producentis;
Super secundo capitulo interrogata et examinata Respondit et dixit
se tantum scire videlicet quod dum dna Johanna fuisset
cenatum ad domum ipsius testis, et facta cena, ipsa
dna Johanna requisivit ipsam testem, ut secum accederet
ad domum olim S. Odorici de hectoris, eo quia dna
Margareta in capitulo nominata venerat. Et sic etiam
ser Antonius filius dicte testis similiter fuit dicens
qualiter ipsa dna Margareta venerat, et quod sibi
dederant in maritum Antonium filium dicti quondam
S. Odorici de hectoris, et quod ipsa steterat plus [illegible];
Cum quae dna Johanna ipsa testis fuit ad domum
dicti quondam S. Odorici de hectoris iam facta cena

Et dum ibidem applicuisset, et facto aliquali intervallo(?)
et collocutione, supervenit dominus Marescalchus, qui
ascendit scalam, et ivit ad cameram in qua prefati
Antonius et Margareta erant super lecto, post quem
Marescalchum ipsa testis cum pluribus aliis dominabus
similiter iverunt ad dictam cameram, in qua reperti
fuerunt predicti Antonius et Margareta super lecto, quos
ipsa testis vidit in dicto lecto. Interrogata si erant
nudus cum nuda, et nuda cum nudo, respondit
nescire, tamen bene erant sub cultram in dicto lecto.
Interrogata si eos cognoverit et cognoscit, respondit
quod sic quia eos vidit per faciem. Interrogata in quo
loco domus, respondit quod in una camera, super secundo
solario sive solare. Interrogata si viderit eos facere aliquem
actum, per quem posset comprehendi eos consumasse matrimonium
per carnalem copulam, respondit quod non, nisi quod ipsa
puella surrexit de lecto in quo erant, et se induit,
et eam vias(?) adduxerunt ad domum Ser Gabrielis(?). Interrogata
quibus presentibus, respondit Ser Paulo del Torso predicto
Marescalcho, Antonio filio ipsius testis, dominabus Iohanna
de Quadrigno(?), domina Caterina uxore Ser Nicolai dictam et
aliis pluribus dominabus. Interrogata de tempore et qua
die, respondit quod post cenam quadam die veneris
festo(?), de qua ipsa testis dixit non bene recordari,
tamen(?) possunt esse circa quindecim dies.
Super tertio et quarto capitulis et omnibus sequentibus interrogata
et examinata, respondit et dixit se nescire.
Super tertio, quarto et quinto capitulis secundo modulo(?) interrogata et
examinata respondit et dixit se nichil scire.

Super septo capitulo Interrogata / et examinata Respondit dixit audivisse / quod predicta domina Margareta ante contractum matrimonium cum dicto Machore stetit per quoddam tempus cum dicto Francisco / ser modicum / et post / et aliud dixit se nescire ;

Super penultimo capitulo Interrogata / et examinata Respondit et dixit cognoscere dominam dominam Laurentiam que est uxor ser Francisci predicti in capitulo notati / que domina Laurentia est soror predicte domine Margarete ex parte patris / que domina Margareta morabatur in domo ipsius ser Francisci respectu sororis / quia pater ipsius domine Margarete erat tunc paulo ante mortuus Et tunc fuerunt extra urbem propter pestem / sed ubi fuerint, dixit Interrogata se nescire Interrogata quo scivit quod steterit respectu domine Laurentie sue sororis ; Respondit quod tunc non erat contractus matrimonium inter ipsam Margaretam / et Machorem in capitulis notatis ;

Super ultimo capitulo et publica voce et fama Respondit et dixit se scire ut supra deposuit ;

Circa personam ipsius testis in omnibus recte respondit ;

Honesta domina Catarina filia olim ser Nicolai de Cerneglono uxor ser Nicolai Cerani notarii et ultimo teste Jurata testata / et ad probandum ut data / et producta Examinata quod et Interrogata ut supra super capitulis superdictis ordine testis ad sui plenum intellectum lectis et declaratis ; suo sacramento testificando Respondit / et dixit se scire ut infra ;

Et primo super primo non fuit examinata quia pars producens non curavit ;

Super secundo capitulo interrogata, et examinata respondit, et dixit
se tantum scire. videlicet quod dum quadam die Jovis que fuit
festum sancte Marie videlicet visitationis ad Helisabeth, dum
ipsa Margareta traducta fuisset ad domum dicti Antonii
quondam ser Odorici ser Hectoris, ipsa testis respectu
parentele quam habet cum domina Jacoba olim cognata sua
nunc vero uxor Nicolai fratris dicti Antonii accessit
ad domum ipsius Antonii ubi reperit dictam Margaretam
quam recepit sibi tangendo manum. Et superveniens ser Paulus
del torto et ipsum dicere quod sibi videbatur quod ponerent
predictos Antonium et Margaretam ad dormiendum, quibus
testis respondit eidem dicens quod nesciebat. Et sic
suasione domine Bartolomee predicta Margareta ivit
ad cameram una cum dicto Antonio quam ipsa
testis associavit usque ad cameram una cum domina
Johanna domina Bartolomea matre dicti Antonii et
eius filiabus. Addens ipsa testis quod dum esset in camera
supradicta domina Johanna eos licentiavit, et sic dicta
testis recessit et ivit domum cenatum. Et sumpta
per ipsam testem cena reversa fuit ad domum dicte
Antonii, Et dum ibidem esset. Ecce supervenit dominus
Marascalchus. ipsis Margareta et Antonio adhuc
existentibus in lecto. Qui Marascalchus cum
pluribus aliis ascenderunt ad cameram in qua reper
erunt supradictos Antonium et Margaretam existentes
simul uno lecto sub culcitra sive tapleta. Interrogata
si eos cognoverit. Respondit quod sic, quia eos vidit
per faciem et quamvis sederet ipsa puella vidit eam
per

Interrogata si viderit aliquem actum, per quem ipsa testis potuisset comprehendere, quod ipsi consumassent matrimonium per carnalem copulam. Respondit quod non. Interrogata si fuerit ipsa Margareta sua sponte dormitum cum dicto Antonio et libenter respondit quod ipsa ivit libenter. Interrogata de loco et quibus presentibus. Respondit quod in domo olim ser Odorici ser Hectoris patris ipsius Antonii presentibus ser Paulo del Torso, ser Georgio de Venzono, ser Henrico de Prestagno, domino Mariscalcho et aliis pluribus personis.

Super certis capitulis interrogata et examinata respondit et dixit se aliter nescire nisi ut supra.

Super tertio capitulo sedule interrogata et examinata respondit se nescire.

Super quarto capitulo interrogata et examinata respondit et dixit de contentis in eo nichil aliud scire nisi quod ex aspectu ipsius Margarete videtur ipsi testi quod ipsa sit maior XV annis et aliter nescit.

Super quinto et sexto capitulis interrogata respondit se nichil scire quia non interfuit desponsationi predicte.

Super septimo capitulo interrogata et examinata respondit et dixit quod dictus ser Franciscus habuit in uxorem predictam dominam Laurentiam, que est soror supradicte domine Margarete ex patre et aliter nescit.

Super ultimo capitulo de publica voce et fama interrogata et examinata respondit se aliter nescire nisi ut supra deposuit.

Circa personam ipsius testis in omnibus recte respondit.

Jnnditus millmo et Indicion die Veneris decimosexto
mensis July. Actum Utini in burgo Aquilegie Interius
sup stalla camere solite habitationis Ven. viri dni danielis
de Strassoldo decani Utini presentibus Ven. do viro dno
Pinzano filio q. Johannis de Strassoldo Canco Utinen
magro petro dicto Spagnolo Utini habitatore testibus
et alijs. Ibique Coram supradicto dno Nicolao Archidia
cono, Constitutus prudens et nobil vir q. Raphael
dulcianus quondam dni Ulvani de placentia mares
chalcus patrie foriiulij per nostro ducal dno venetiarum
Cui delatum fuit debitum de veritate dicenda sacra
mentum per me Johannem not. infrascriptum de mandato
supradicti dni Archidiaconi Qui iuravit ad sancta
dei evuangelia corporaliter manu tactis scripturis
dicere veritatem de his que sciverit et Interrogatus
fuerit tam per una parte quam per alia. Remotis odio
Amore timore precio prece lucro vel dampno
suo aut alieno Et deinde secretus die supradicta
Examinatus per supradictum dnm Archidiaconum
et q. Johannem not. vicecollateralem et me Johannem not.
infrascriptum

Nobilis vir Ser Rafael dulcianus quondam dni
Ulvani de placentia Marescalchus patrie foriiulij
testis Iuratus testatus et ad probandum ut dat
productus Examinatusque et Interrogatus ut super
capitulis predictis suo sacramento Respondit et testificatus
est se scire ut infra:

Et primo sup(er) p(rim)o capitulo p(rese)ntis module capitulorum
interrogatus et examinatus R(espo)ndit et dixit se tamen
scire v(idelicet) q(uo)d dum quadam die de qua p(re)sens
dixit testis ipse non bene recordatur tamen dixit
fuisse quodam festo circha dies quibus ven(erabi)lis
d(omi)n(u)s Antonius decanus Aquilegien(sis) Eius federic(us)
de Colloreto Eius Gasp(ar) de bragacho Coram magni
fico d(omi)no locumtenente Compromisissent et ubi instituissent
q(uod) p(re)fata Margareta in capitis nouata in hac
terra conducta p(er) filios q(uon)dam s(er) Odorici s(er) hectoris
p(ro)p(ter) honestatem sequestrarent ipsa prius ubi tradita
fuerat nuptui et tandem p(re)fatus magnificus
d(omi)n(u)s locumtenens dictam differ(enti)am suo vicario commisit
ubi de voluntate p(ar)tium fuit conventum q(uod) ipsa
deponeretur penes s(er) Gibillinu(m) usq(ue) ad adventum
d(omi)ni Abbatis dicens ipse testis q(uod) de mandato
d(omi)ni locumtenentis accessit ad domum filiorum q(uon)dam
s(er) Odorici s(er) hectoris mandando eis ut dictam
Margaritam dare deberent et si reputarent
se gravatos q(uod) conparerent et sic conparuerunt et tandem
commissa fuit d(omi)no vicario ut p(re)dixit Et secundario
accessit etiam illuc et mater filiorum q(uon)dam s(er)
Odorici s(er) hectoris dixit q(uod) volebat mittere
p(ro) vestimentis suis / Et tandem tunc illuc etiam
accessit post eam / quem testem conduxerunt
sursum ad quandam cameram sitam in sedo solare
Et remota curtina lectore vidit p(re)fatos Antonium

et margaritam in letto separatos inter se aliquantulum distinctos
puellam videlicet ad latus catisellle et puerum ad latus
cortine quam puellam etiam nolentem recedere
de dicta domo tandem ipse testis eam conduxit ad
domum ser Sibillini de Gavorgnano Interogatus si
eos viderit nudos seu indutos. Respondit nescire
quia eisdem vidit tantum caput corpus tamen extimavit
quod erat in camisia Interogatus si eos cognovit
Respondit quod puer, antequam irent ad lectum locutus
fuerat cum ipsa margareta et quod tunc dum
essent in letto et mandaret eidem margarete
quod ipsa surgeret ipsa respondit quod nolebat et quod volebat
stare ibidem et ad dictam loquellam eam cognovit
dicens quod si nunc videret dictum sponsum eum
non cognosceret interogatus si [illegible]
[illegible]

Super omnibus aliis capitulis tam prime module quam
secunde de voluntate parentum non fuit examinatus
nec interogatus.

Circha personam ipsius testis in omnibus recte respondit

Die suprascripta. Actum utinum super Castella domus
solite habitationis domini danielis de Cucagnolo decani
utinensis, presentibus Johanne de Cuco de bergamo utini habitatore

et Jacobo familiari infrascripti domini Archidiaconi testibus
ad hec habitis et alijs ibique Coram supradicto domino Nicolao
Archidiachono Constituta honesta domina Jacoba filia
quondam ser baldassaris de valuesono uxor ser Nicolai quondam
ser Odorici ser hectoris testis nostra producta Cui de
mandato supradicti domini Archidiaconi delatum fuit
debitum de veritate dicenda sacramentum per me Johannem
notarium infrascriptum Que iuravit corporaliter tactis
dei Evangelijs puram et meram testificari
veritatem de hijs que sciunt et Interrogata fuerit
tam pro una parte quam pro altera Remotis odio Amore
timore prece precio lucro vel dampno suo vel
alieno Et successive per supradictum dominum Archidia
conum et me Johannem notarium infrascriptum vulgariter
cum ser Johane notario barotario.

Honesta domina Jacoba filia quondam ser baldassaris
de valuesono uxor ser Nicolai olim ser Odorici
ser hectoris de Utini testis iurata testata et
Ad probandum nostra dicta et producta et primatque
et Interrogata nostra super capitulis productis eidem
testi lectis et ad suum plenum intellectum declaratis
suo sacramento testificando Respondit et dixit prout
ut infra

Et primo super septimo capitulo omissis alijs capitulis

precedentibus de voluntate parentum. Interrogata et examinata
suo sacramento respondit et dixit contenta in capitulo
vera esse. Interrogata de causa scientie respondit scire
quia audivit ipsam Margaretam predicta contenta
in capitulo dicentem et blasfemantem illos qui fuerant
in adiutorio dicti matrimonii et quod potius vellet
se interficere quam reciperet ipsum Mathorem in virum
suum et hoc dixit. Interrogata quare dicebat ipsum
Mathorem esse pauperem. Interrogata de tempore quo
predicta dici ab eadem domina Margareta audivit
respondit quod isto festo sancti Michaelis proximo futuro erunt
anni duo quod ipsa Margareta venit de Tumetio
habitatura balucsonum in domo patris dicte testis.
Interrogata cuius etatis erat ipsa Margareta
quando sic reclamabat nolendo dictum Mathorem
in virum, respondit ignorare tamen communiter stetit
in hac opinione postquam fuit in domo patris
ipsius testis. Interrogata cuius etatis est nunc
dicta Margareta respondit se nescire tamen dixit
dici audivisse et eciam a domino Balcassio eius patre
quod ipsa Margareta erat etatis annorum novem
vel circha et quod factum fuit dictum contractum
inter dictum Mathorem et ipsam Margaretam etc.
quod nunc possunt esse anni tres cum dimidio
vel circha quod dictum contractum factum fuit.

Interogata an ipsa margareta reclamasset predicta post ultimam inductionem uxoris, Respondit quod predicta dixit et dicebat esse tunc et non ex inductione ulterius addendo ipsa testis quod dum semel dictus ser mathias vivente ser baldessaro patre ipsius testis venisset valuesonum et quedam corpus iuvella nomine Elysabet invenisset ipsam margaretam, quod ipse ser mathias illuc venisset, dicens ipsi margarete venit ille qui deberet esse maritus tuus, cui iuvelle ipsa margareta, Respondit et dixit vadas quod deus det tibi malum annum Et statim postquam venit domum dictus adam ser baldessarus pater dicti testis, propter dicta verba dedit unam alapam dicte Elysabeth eius iuvelle. Interogata de loco et quibus presentibus Respondit in valuesono in domo patris ipsius testis presentibus ipsa teste et predictis supranominatis

Super decimo capitulo Interogata et examinata Respondit et dixit se scire verum quod dum ipsa domina margareta in capitulo nonata in quatuor mensibus circa interogaretur per dominam orsulam matrem ipsius testis an vellet ipsum ser mathiorem quem ei semper opponebat, an alium ipsa margareta semper

Respondebat quod nullo modo cum Mathoreum volebat,
Et quod tandem ipsa dna Ursula interrogabat eam
si volebat esse in domo in qua nupta tradita
erat ipsi dna Jacoba testis supradicta et uxore
alterius ex fratribus mariti dicte testis, que Marga
reta respondebat quod sic Interrogata si ipsa erat
etatis legitime et cuius etatis fuit quod predicta
ipsa Margareta dicebat Respondit aliter nescire
nisi ut supra deposuit

Super alio capitulo dicte porrecte non
fuit interrogata de voluntate producentis

Super sexto et septimo capitulo sedecim Respondit
et dixit se tamen scire verum quod ipsa Margareta
antequam contraheret cum ipso Matheo fugerat
postea de domo collocatum cum ipso Francesco
et Matheo et dna Laurentia cum ipsa Marga
reta fuit Ancilla Una ubi stetit per certum
tempus de quo dixit non recordari Et post
contractum matrimonium inter ipsam et Mathoreum
per paucos dies inde recessit et fuit tamen
interrogabat si stabat ipsa Margareta cum ipso
Mathore tamquam cum viro et marito, Respondit
quod ipsa ibidem stetit quod fugerat postea Interrogata
quo stetit predicta Respondit quod tunc morabatur
hic in domo et die qua ipsa Margareta

pestem fuit collorettum, ipsa testis accessit ad domum
fratris dicte Margarite et mater eius porta
eidem testi dixit

Super aliis non fuit examinata quia pars producens
non curavit.

Circa personam ipsius testis in omnibus recte
respondit salvo quod dixit ipsam Margaritam esse
eius consanguineam et Antonium eius cognatum
et quod vellet vincere causam [illegible] ius habentem

Examinatus die sabbati xviij julii

Die sabbati decimooctavo mensis Julii, Actum
in Castro Colloreti in stupa domus solite habitationis
Nobilium virorum ser Florini et ser Jacobi fratrum,
presentibus Nobili viro ser Ermon quondam ser [illegible]
de Colloreto et domino presbitero Lazaro officiante
in dicto Colloreto. Ibique Nobilis vir ser Nicolaus
quondam ser Johannis [illegible] de Colloreto testis
productus pro parte antescripte domine Margarite
et ad probandum datus et nominatus per ipsam,
dum [illegible] delatoque sibi debito sacra-
mento per me Johannem notarium suprascriptum iuravit
corporaliter tactis scripturis ad sancta dei evangelia

scriptus dicte veritatis de hiis que sciverit
et interrogatus erit tam pro una parte quam pro alia
Remotis odio, amore timore precio precio lucro
vel dampno suo aut alieno. Et successive per
dictum dominum vicearchidiaconum cum me notario
et supradicto ser Johanne secreto examinatus.

Nobilis vir ser Nicolaus quondam Nobilis viri ser
Johannis paduani de Colloredo testis partis suprascripte
domine margarete vocatus et ad probandum intentionem
datus et productus examinatus et interrogatus
per antedictum dominum Nicolaum vicearchidiaconum
super capitulis antedictis eidem lectis et declaratis
suo sacramento testificatus fuit sicut [illegible]
in eis ut infra videlicet.

Et primo super quinto et sexto capitulis prime [illegible]
omissis aliis capitulis precedentibus de voluntate producentis
Interrogatus et examinatus respondit et dixit quod ipsa
puella cuius nomine dixit non recordari suo
credere videbatur sibi esse etatis annorum otto
et plus et sibi videbatur ipsa puella non
habebat etatem legitimam ad contrahendum dicensque
ipse testis aliter nescire nisi prout per alium pro
deposuit et testificatus est in primo capitulo
partis adverse ad qua testificationis testisque se refert

Super tercio et septimo capitulo sedecim modulis capitulorum
interrogatus et examinatus aliis tamen prudentibus
quod sequuntur de velle producentis omissis Respondit
et dixit aliud nescire nisi prout super capitulis producte
per presbiterum Mathiam deposuit et testificatus est
tam in primo capitulo quam in quarto ad quam testi-
ficationem testis ipse se refert.

Super generalibus persone diligenter examinatus in
omnibus recte respondit.

Quibus die et loco presentibus predictis presbitero Nicolao
et presbitero Simone de Colloreto testibus ad hec habitis
et aliis. Ibique constituti [illegible] [illegible] dominus plebanus
Lazarus quondam Johannis de Cassignacho officialis
in Colloreto testis productus per dictam dominam
Margaritam et per me notarium monitus delatoque
sibi debito sacramento per [illegible] dominum Archidia-
conum Juravit corporaliter ad sancta dei evangelia
manibus [illegible] scripturis [illegible] dicere et testi-
ficari veritatem de hiis que sciunt et interrogatus
fuit tam pro una parte quam pro alia, Remotis odio
amore timore prece precio lucro vel dampno
suo aut alieno Et successive scripta continentur
ut infra

Dnus presbiter Lazarus qdam Johanis de Cusignacho habitans in Colloreto testis iuratus testatus et depphandum ut dictus et productus examinatus et interogatus ut supra capitulo predicto suo iuramento testificando dicit et dixit sicut infra.

Et primo super quinto capitulo interogatus et examinatus aliis premissis prime module omissis de valle producentis interogatus et examinatus Respondit et dixit quod tunc quando fuit factus dictus contractus inter ipsum Marchorium et predictam Margaritham ipsa Margarita non erat apta ad matrimonium contrahendum et quod tunc facta fuerunt sponsalia de futuro et non matrimonium ut apparet ex instrumento manu ipsius testis Interogatus de tempore quo predicta fuerunt Respondit quod factum fuit in millesimo quadringentesimo trigesimo quinto indictione tredecima die vigesimo septimo decembris in Colloreto in loco supradicto Interogatus a quibus requisitus fuit fieri dictum instrumentum Dixit pro parte dicti ser Marchorii ut parentum eius et pro parte dicte Margarite ut parentum eius Respondit non recordari a quo fuit requisitus et pro parte ipsius ser Marchorii et suorum (i legitimus fuit requisitus i) attinentium interogatus si ipsa Margarita ore proprio cum consensit ut predicta scriberet Respondit quod non

Super sexto capitulo prime module interogatus et examinatus

Rendit et dixit suo sacramento nescire Interrogatus
si ipsa margarita potuisset esse et fuisset admonita
inducta vel coacta [illegible] sic faciendum prout fecit
quod ipse testis nesciuisset Rendit ignorare et aliter
dixit ipse testis Interrogatus se nescire nisi prout
super capitulo alterius partis deposuit Ad quam
depositionem testis ipse se refert.

Super alio capitulo dicte prime module sequentibus
non fuit interrogatus nec examinatus de velle
partis producentis

Super tercio et sexto capitulo secunde module Aliis capitulis
de voluntate producentis omissis Interrogatus et
examinatus Rendit et dixit ipse testis credit
et est oppinionis quod ipsa margarita habebat annos
bene octo et ultra et quod sic communiter dicebatur
in collonito et etiam ex eius aspectu videbatur
habere bene annos octo et ultra, dicens ipse
testis nescire quanto et qualiter ipsa domina marga-
reta steterit et habitavit cum dicto [illegible]
et eius viro et Marchione predicto nec
quam oppinionem habuit in hoc nisi in sic stando
et habitando cum ipsis

Ceteras personas dicti testis dilligenter examinatus
et interrogatus in omnibus recte rendit.

De premissis superius actum Clemone in domo habitationis supradicti domini Archidiaconi presentibus ibidem videlicet Danielis Carbon de Clemona et Iacobo filio Leonardi de Plano habitantibus Clemone testibus ad hec habitis vocatis et rogatis. Super Constitutus prudens vir ser Benvenutus quondam ser Laurentii de Tumetio ibidem habitans coram supradicto domino Archidiacono testis uti productus Cui de mandato supradicti domini Archidiaconi per me Johannem notarium de Lonarya delatum fuit debitum de veritate dicenda sacramentum. Qui iuravit corporaliter ad sancta dei evangelia dicere veritatem de hiis quibus fuit interogatus Remotis odio amore timore prece precio lucro vel dampno suo aut alterius tam pro una parte quam pro alia Et successive secrete et seperatim interogatus per supradictum dominum Archidiaconum et me notarium et ser Johannem notarium Baronum de [illegible] et successive scribente et examinatus ut infra

Prudens vir ser Benvenutus quondam ser Laurentii de Tumetio testis iuratus testatus et adprobatus uti datus et productus et examinatus quod et interogatus uti super capitulis supradictis eidem testi lectis et declaratis suo sacramento testificando respondit et dixit scire ut infra

Et primo super sexto capitulo forme moduli omissis aliis

prolocutis de voluntate parentum. Interrogatus:
Interrogatus Respondit et dixit se nescire vtrum
ipsa Margareta fuit tunc temporis quo contraxit
cum Gaspare apta ad contrahendum nec ne
Sed scit ipse testis quod ipsa Margareta erat etatis
nouem annorum cum dimidio et ultra. Interrogatus
de causa scientie, Respondit et dixit recordari
quod ipsa domina Elyzabeth mater ipsius domine Marga-
rete erat pregnans de ipsa Margareta, ipse
testis duxit uxorem suam videlicet sororem [illegible] Antonij
patris dicte puelle. Interrogatus quomodo sciret quod ipsa
domina Helisabeth fuit pregnans de ipsa Margareta
Respondit scire quia eodem tunc tempore adueniente
ipsa domina Elyzabeth eandem Margaretam peperit
Interrogatus de tempore quo vna mulier sit apta
ad contrahendum, Respondit nescire tamen dici audiuit
quod post contractum tempore duodecim annorum [illegible]
ipse testis etiam dicit audiuisse quod mulier
dum est annorum septem potest promittere sponsalia
prout [illegible] doctores hoc intellexerunt pertractando
hac materia. Interrogatus quot annorum est ipsa Marga-
reta, Respondit quod est etatis annorum duodecim
et ultra.

Super sexto capitulo Interrogatus et examinatus Respondit
se nescire.

Super vndecimo capitulo [illegible] Interrogatus et examinatus
Respondit et dixit se fuisse [illegible] pro [illegible] deponit

Super septimo capitulo interrogatus et examinatus respondit
contenta in capitulo vera esse et tamen excepto quod dixit
quod nescit tempus et qualiter ipsa Margareta conversa-
batur cum dicto Francisco et tamen dixit interro-
gatus quod ipsa Margareta morabatur in
Collonico cum Francisco [illegible]
antequam contraheret cum dicto Mathorre;
dicensque quod prout dici audivit dictum contractum
factum fuit post mortem patris dicte domine
Margarete. Interrogatus per quot tempus ipsa
Margareta steterit cum dicto Francisco
post dictum contractum matrimonii, respondit
quod subito post dictum [illegible] [illegible]
ipsius testis et Baldassini [illegible] cognati
viderunt dictam Margaretam [illegible]
et eam duxerunt [illegible]

Super generalibus personam ipsius testis in omnibus recte respondit
salvo quod dixit ipsam Margaretam esse eius
affinem videlicet filiam quondam Antonii de Balneo
[illegible] ipsius testis et tamen nollet vincere
causam [illegible] sua [illegible]

Examinatus die xxiij Julii 1420

Millesimo quadringentesimo [illegible] indictione
[illegible] die Jovis vicesimatertia mensis Julii dictum
[illegible] de Balneo [illegible]
[illegible] Baldassini [illegible] publice [illegible]

de Opitz' dicto ceridon q(uon)dam d(omi)ni bolp de valueson
ibidem habitantib(us) testib(us) ad h(ec) v(ocatis) sp(eci)alit(er) rogat(is) (et) vocat(is)
(et) aliis plurib(us) Ibiq(ue) in p(rese)ntia supradicti d(omi)ni Archidia-
coni Constituti p(ro)vidi (et) discreti viri s(er) Franciscus ...
nus vicarius d(e) portug(ruari) ibidem habitans s(er) ser blasius
n(o)t(ariu)s q(uon)dam Johannis Francischussy de valueson
honeste d(omi)ne Ursula ux(or) relicta q(uon)dam ser
baldassy de valueson Catarina u(x)or relicta
q(uon)dam michaelis de Eysina habitans in valueson
Maria u(x)or Odorici de valueson (et) Elisabetta
de Carnica filia Nicolai borsloni(?) de vizegnus
testes iam p(ro)ducti Quib(us) (et) cuilibet ip(s)or(um)
delatum fuit debit(um) de veritat(e) dicenda sacramento
p(er) me Johannem n(o)t(ariu)m de lovaria infrascriptum
de mandato supradicti d(omi)ni Archidiaconi Qui
omnes iuraverunt corporalit(er) ad sancta dei
evangelia manu tactis scripturis dicere
veritat(em) tam p(ro) una p(ar)te q(ua)m p(ro) alia Remoto odio
Amore timore p(re)tio p(re)cio lucro vel dampno
suo aut alieno (et) deinde secrete examinati
(et) interogati p(er) supradictum d(omi)num Archidiaconum
ac s(er) Johannem n(otarium) varotary ac me n(otariu)m
infrascriptum.

Honorabilis (et) prudens vir s(er) Franciscus
q(uon)dam Antonij de Asuardys de Lendenara not(arius)
de portug(ruari) ibid(em) habitans testis iuratus testatus

et ad probandum utre datus et productus examinationi
et interrogatus per supradictum dominum Archidiaconum
Urbani supradicto ser Johane not. Baiorum et me not.
infrascripto super capitulis supradictis eidem testi lectis
et declaratis suo sacramento Respondit et dixit se
tantum scire ut infra.

Et primo super septimo articulo omissis omnibus
aliis precedentibus de velle producentis Interrogatus et
examinatus Respondit et dixit se tantum scire de contentis
in eo videlicet quod ipse testis Audivit pluries etiam Audivit
sepius dici a ser Baldassio patruo ipsius domine
Margarete in porticu et in vallensem diversis
temporibus et etiam a domina Ursula uxore dicti ser Baldassii
Quod ipsa Margarita nolebat eundem ser Marchionem
habere in maritum suum. Interrogatus si predicta
dici Audivit ab ipsa Margarita ut a supradictis
ser Baldassio et domina Ursula iugalibus dicte Margarite
utraque parte, Respondit quod non. Interrogatus si aliud
super dicta relatione sciebat et si super hoc factum
fuit instrumentum Respondit dixit audivisse ab eodem
ser Baldassio in loco supradicto Quod ipse ser Baldass
fuerat consilium quod deberet facere ipsam Margaritam
renuntiare illi contractui facto inter ipsam Margaritam
et dictum ser Marchionem antequam pervenirent ad etatem
legitimam Et sic eam fecerat renuntiare de quibus
renuntiationibus constabat instrumentum publicum manu not.

et quod ipse ser baldass dicebat quod dubitabat dictam
renuntiationem non tenere quia non fuerat facta
coram iudice Interrogatus cuius etatis putat esse
ipsa dna margarita quo dixit audivit predicta
Respondit eam tunc fuisse etatis annorum ... dicem
ut circha Interrogatus si predicta fuerint ante vel
post dictum contractum factum inter ipsam et dnum
ser marthorem Respondit quod post.

Sup octavo capitulo dicte prime modulle Interogatus
et examinatus Respondit et dixit aliter nescire
nisi ut supra

Sup decimo capitulo dicte prime modulle Interogatus
et examinatus Respondit et dixit scire ut supra deponit
dixitque bene dixi audivisse a ser baldassario quod
ipsa margarita tempore dicti contractus facti inter
eam et ser marthorem fuerat inducta ad consentiendum
in ipsum ser marthorem et aliter dixit se nescire
dixitque Interogatus predicta dixi audivisse in
bisuceson in domo dicti ser Baldassarii.

Sup alijs capitulis prime modulle non fuit interogatus
de voluntate producentis

Sup primo capitulo admissionis prime modulle Interogatus
et examinatus Respondit et dixit se de contentis
in eo aliter nescire nisi quod ipse testis dixit audivit
a supradicto ser baldassario quod ipsa margarita eo tunc

qn factus fuit ɔtract' int' ipm̄ ß Marchiorem
ꝛ dictam Margarettam erat Armor etat inter
nouem ꝛ decem ꝛ aliud ut alr dixit se nescire.

Sup aliys caplis dicte ꝑtis module non fuit interogat'
de velle pducentis.

Sup pmo caplo tȝre module interogatus ꝛ examiat'
Rondit ꝛ dixit dici audiuisse ab olim ß Baldassio
dum ɔqueret et ꝗ dicto ɔtractu facto inter
ß Marchiorem ꝛ ipam Margaritam ꝙ ꝑter pᵒstea
dictam Margaritam ɔduxerant Collorettum, dū
mortuo dicto ß Antonio ꝑre dicte Margarete
fecerunt dictum ɔtractum.

Sup aliys caplis dicte tȝre module admisso
interogatus ꝛ examiatus Rondit, ꝛ dixit se nichil
scire nisi ut ꝓ deposuit

Circha ꝑsonam pmi testis Interogatus in omibȝ
recte rondit, dixit tm ipam Margaritam
fuisse filiam ß Antonij ꝑtris dicti pmi testis
ꝛ vellet viuere cum ꝑtem suo fratem

Catina dn̄a relicta qdam Magri ... q̄d
Listina ... in ... testis ut ꝓ pducta
iurata testata ꝛ ... ut ꝓ data ...
ꝛ interogata sup caplis pdictis cū testi lecto ꝛ
declarat ꝑ suo sacramento rispondit ꝛ dixit se scire
ut infra

Et primo super septimo et octavo capitulo prime module
omissis aliis capitulis precedentibus de Volle producto
interrogata et examinata respondit et dixit se nichil
scire

Super primo et secundo capitulo secunde module admissis
de tertio et quarto interrogata et examinata respondit
et dixit prefatam margaretam esse etatis tresdecim annorum
et ultra completum est a mense marcii
citra interrogata quomodo scit respondit quod ipsa testis
tempore nata fuit dicta domina margareta fuit
apud dominam Elisabeth eius matrem existentem
in partu ipsius margarete et etiam quod hoc
ipsa testis quandam neptem que nata fuit per menses
duos antequam nasceretur ipsa margareta que est
etatis annorum tresdecim et fuit de mense marcii
proxime preterito interrogata sub quo millesimo nata esset
respondit ignorare quod nescit millesimum sed quod nata
fuit a mense marcii citra fuerunt quandam
die Lune de mane ante diem interrogata
de loco ubi nata fuit dicta margareta respondit
quod in Valnesin in domo ser Melchioris ubi nunc
moratur ser Blasius eius nepos interrogata
quomodo ita bene scit quod ipsa margareta esset
dicte etatis tresdecim annorum respondit quod
ad hoc propter eius neptem posuit mentem
de anno in annum

Super aliis capitulis interrogata respondit et dixit se aliter
nescire nisi ut deposuit.

Sup omib alijs non fuit interogata de velle
producentis
Circha psonam ipius testis in omib recte respondit.

Honesta dna maria ux Odorici de Valuson
ibidem habitans testis iurata testata et ad plenam
uto data et producta Examinata et interogata
sup caplis suprascriptis eidem testi lectis et declaratis
suo sacramento testificando Respondit et deposuit sicut
ut infra

Et primo sup quarto caplo st... modulo ... suo
Ad ipsum interogata et Examinata Respondit et dixit
cognoscere predictam margaretam que fuit filia
quondam s. Antonij filij s. melchioris de valuson
que est etatis annorum tresdecim quos compleuit
isto mense marcij proxime preterito circha finem
dicti mensis et scire dixit predicta interogata
eo quia ipse testis per duos ... antequam ipsa marga
reta nasceretur peperit unam filiam Et
quando dna Catarina testis suprascripta stabat ante
ipam testem existente in partu dicte ...
filie que recessit ab ea et ivit ad ...
dne Elisabeth matri dicte dne margaret
existenti in partu, Interogata qua hora diei
uel noctis ipsa margareta nata fuisset et in quo
loco Respondit quod ipsa margareta nata fuit
quadam die lune adueniente die ...

marchutinos in domo Adam ser Melchioris
patris Adam ser Antonii pueri dicte Margarete
ubi in presenti nunc moratur Blasius notarius
de Valuason circa tempus quadragesime

Super ultimis capitulis non fuit interrogata de velle
producentis

Circha personam interrogata in omnibus recte respondit

Honesta domina Elisabetha filia Nicolai boghan
de Carnea habitans in Valuason testis iurata
testata et ad producendum [illegible] data et producta
et interrogata super capitulis predictis eidem testi ad sui
plenum intellectum lectis vulgarizatis et declaratis
suo sacramento testificando respondit et dixit prout
ut infra

Et primo super septimo octavo et decimo capitulis
interrogata et examinata respondit et dixit se tunc
stare videlicet quod dum quadam die de qua ipsa
testis interrogata dixit non recordari prefatus
ser Marchior de Colloreto fuit veniens nobili
viro ser Johanne de Valuason et ante domum
habitacionis Adam ser Baldassaris de suo portam, ipsa testis
vidit dictum ser Marchiorem fecit cantum dicere
huic dicte Margarete quod veniret versus
maritum quem sibi dare volebant videlicet dictum

s. Marchiorem quem Margarita predicta audiens
intrans stupam cepit plorare quam cum olim
s. Baldassarus audivisset sibi dixit quid haberet quia
quod plorabat que domina Margarita cum s. Baldassaro
suo barbano dixit sunt ea que ipsa testis sibi
Margarite dixerat. Cum s. Baldassarus hec
audiens dedit eidem testi unam alapam. Interrogata
quid ipsa Margarita respondit quam ipsa testis
eum demonstrabat dictum s. Marchiorem, respondit
quod ipsa dicebat quod potius vellet quod canes illum
comederent quam eum acciperet. Interrogata si idem
s. Marchior eandem Margaritam desuravit respondit
quod non. Interrogata de tempore quo predicta fuerint
et si fuit ante contractum matrimonium cum ser
Antonio olim s. Odorici, respondit non recordari
sed fuit ante contractum matrimonium cum dicto
s. Antonio. Interrogata si ipsa Margarita fuit
inducta ad contradicendum quod noluisset accipere
ipsum s. Marchiorem in suum maritum, respondit
ignorare. Interrogata si predictam Margaritam alter
reclamare vel conqueri quod nollet ipsum s. Marchiorem
in suum maritum. Quod supra deposuit, et plus non aliter.

Super aliis capitulis non fuit examinata de velle producentis.

Liceta q. ... ipsius testis interrogata recte respondit se alios dixisse
habitasse in domo olim s. Baldassaris per septennium. Et tamen velle
vivere cum patre suo ...

Honesta dna Ursula (?) relicta quondam Baldassari de Valnesone ibidem habitans testis jurata testata et ad probandum ut supra data et producta examinata et interrogata per supradictum dominum Archidiaconum una cum predicto viro Johanne notario barotius ac me notario ipso super capitulo supradicto eidem testi ad sui plenam intelligentiam lecto et declarato suo sacramento respondit et dixit se scire ut infra.

Et primo super septimo et octavo capitulo omissis aliis precedentibus quia volle producentis interrogata et examinata respondit et dixit tantum scire videlicet quod iam duobus annis citra in quibus ipsa Margareta venit habitatum in domo habitationis dicte testis dum aliquando in domo confabularentur et facerent mentionem de dicto Mattheo ipsa dna Margareta dixit quod intrabat ipsum numquam acciperet ipsum Mattheum in virum suum. Addens ipsa testis quod isto festo Sancti Johannis baptiste proxime preterito dum quidam homo venisset equester Valnesonum et peteret ubi morabatur prefata Margareta et tandem docto eo ubi morabatur, venit ad domum ipsius testis petens ubi dicta Margareta esset et si eam posset alloqui. Cui homini ipsa testis respondit quod non erat in domo et quod iverat ad festum Sancti Johannis de Casarsia interrogans eum quid vellet de ipsa, qui respondit quod volebat eam alloqui et facere sibi unam ambasiatam

exepte dne Laurentie sue sororis. Cui testis
ipa rndit q expectaret donec veniret de dicto
festo. Et dum aliquantulum expectasset dixit nolle
ultius expectare. Committens ipi testi q faceret
eidem Margarete dictam ambassiatam Et q sibi
diceret q dna Laurentia soror ipius ~~testis~~
Margarite eam vellet libenter videre et q iret
semel ad ipam. Que vero testis cum dicta Margareta
venisset sibi dictam ambassiatam fecit dicendo
qualiter ipa dna Laurentia eius soror eam
libenter videret et q iret semel. Que vero Marga-
reta eidem testi respondit dicens q ipa dna
Laurentia ita bene poterat venire ad ipam
sicut ipa ad eam et q solueret libenter ducatos
quatuor et potuisset loqui cum dicto nuncio Interrogata
qua de causa ipa Margareta dixerit q libenter
vellet alloqui dictum nuncium et soluere ~~dictos~~ duos
quatuor ducatos. Rndit prout credit q non
habebat intentionem accedendi ad dictam suam
sororem dubitando de dicto fratre Marchione quem
uerebat illo modo dicens q ipa testis interrogata
q multociens ipa testis ortata fuit ipam
Margaretam q vellet recipe prefatum Marchionem
in suum maritum ex quo sibi promisserat et nullum
alium vellet recipe preterquam dictum Marchionem
ne scandalum oriretur. Que semper constanter
eodem modo dicebat q nunquam reciperet ipum

Quod audiens ipsa testis et dubitans ne ipsa
dicta Margareta alicui nuptui traderetur extra
domum fuit dictam Margaretam interrogare si vellet
in suum maritum Antonium fratrem generi
ipsius testis quem tamen satis eius videre
respondit quod sic Interrogata si aliqualis seu modo
aliquo ipsa testis fuit rogata per partem dicti
Antonii olim ser Odorici ser Bertonis seu qua
de causa eandem Margaretam interrogavit si
dictum Antonium vellet in suum maritum
eo quo volebat ipsum ser Macorum respondit
quod audiverat dici ab ipsa Margareta que
steterat cum ser Blasio de Valuson per mensem
tempore quo ipse ser Blasius duxit uxorem
quod sibi dictum fuerat in domo dicti Blasii quod
volebant sibi dare in maritum fratrem ipsius
Blasii Et sentiens ipsa testis quod prefatus
Blasius volebat ire cum uxore ad matrem
suam et volebat adducere secum dictam Marga
retam Et quia olim ser Baldassius qui tutor
erat dicte Margarete ~~[illegible]~~ maritus
ipsius testis fecerat certam obligationem Communitati
terre Utini et dicta testis dubitans quod si alibi
maritaretur ne penam sue obligationis
predictam ipsa testis incurrere posset Io predicta
verba fuit dicta eidem Margarete de dicto
Antonio filio olim ser Odorici Interrogata si
hoc dixit et fecerit ipsam Margaretam

contrahere cum dicto Antonio propter aliquam mali-
volentiam vel aliquo premio sibi promisso vel quem
tunc sperasset Respondit quod non nisi ut supra deposuit
Interrogata cuius etatis est ipsa puella videlicet
domina Margarita. Respondit quod iste mense marcii
fuit completa circha medium dicti mensis
fuit annos tresdecim Interrogata si idem frater
Mathias fecit quod ipsa Margarita reclamavit
et dixerit quod nolebat ipsum Respondit se nescire
Interrogata de loco et quibus presentibus ipsa dicta
Margarita dicebat quod nolebat ipsum fratrem Mathiam
Respondit quod in domo ipsius testis inter alium presente
domina dorothea sorore blasii et aliis de domo
ipsius testis. Interrogata si ipsa Margarita
fuit per aliquem subducta vel inducta ad dicendum quod
noluit dictum fratrem Mathiam Respondit quod non,
et quod numquam fuit quoquomodo subducta

Super aliis capitulis dicte prime modulle
non fuit interrogata de velle producentis.

Super primo et secundo capitulis admissis secunde modulle
videlicet tercio et quarto Interrogata et examinata Respondit
quod ipsa domina Margarita est minor etatis de
qua supra deposuit in capitulo prime modulle
videlicet annorum tresdecim et ultra ut supra Interrogata
quomodo sciret ipsam esse dicte etatis Respondit

quod sunt Anni bene duodecim quo tempore erat
pestis in Valuesino et fugerat pestem
ad Turdam quo tempore ipsa Margarita
Lactabat et poterat esse sue etatis unius
Anni vel circha. Et quod tempore quo dictus
contractus factus fuit inter ipsam Margaritam
et dictum ser Marchionem ipsa poterat esse
etatis Annorum novem vel quod hoc factum
fuit subito post mortem patris eius.

Super primo et quarto capitulis tercie module
Interrogata et examinata Respondit
et dixit se aliter nescire nisi ut supra
dixit.

Super quinto capitulo dicte tercie module
Interrogata et examinata Respondit
bene dici audivisse ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ sed de certa scientia dixit
nescire, Requisita a quibus dici audivit dixit

testis interrogata dixit audivisse ab ipsamet domina Margareta.

Super aliis capitulis non fuit interrogata de volle producentis.

Circha personam ipsius testis in omnibus recte respondit et quod ipsa Margareta sit filia olim ser Antonii fratris quondam ser Baldassaris mariti ipsius testis velle vincere causam partem suo habentem.

Examinatus die veneris vigesimoquarto mensis Julii per.

Prudens et discretus vir ser Blasius quondam ser Johannis Francisci de Valmasono ibidem habitans

testis iuratus testificatus et ad perhibendum ueri
datus et productus et examinatusque et interrogatus
per supradictum dominum Archidiaconum vna cum
ser Johanne notario Varotiis et me Johanne notario
de Louaria infrascripto super capitulis supradictis
eidem testi lectis et per eum bene intellectis
suo sacramento testificando respondit et dixit
scire ut infra

Et primo super septimo octavo et decimo
capitulis prime module omissis omnibus aliis
de voluntate producentis interrogatus et examinatus
suo sacramento quod fecit respondit et dixit
se tantum scire videlicet quod dum quadam die ol
ser Baldassarius esset in stupa sua ubi dictus
testis aderat vidit et audiuit quod idem
ser Baldassarius admonebat prefatam Margaritam
dicendo videas Margarita tu fecisti illam
promissionem ser Marcho et quod fecisti et super hoc bene
consideres quod sine fallo ego numquam tibi dabo maritum
nisi primo facias voluntatem legitimam Et si velles tempore
dictum Marchetum nos eum tibi in
dabimus Cum sic Baldassario prefata domina

Margareta renuebat et dicebat quod nunquam acciperet ipsum ser Machorem in suum maritum Interrogatus seu predicta domina Margareta reclamavit pluries aut semel tantum Respondit quod pluribus vicibus Interdum dum starent penes ignem presentia ipsius testis et domine Ursule uxoris relicte dicti ser Baldassaris Interrogatus de tempore quo ipsa domina Margareta dicebat ipsum ser Machorem nolle habere et accipere in maritum suum / Et si fuit ante vel post dictum contractum matrimonium inter eam et dictum ser Machorem Respondit quod a duobus annis citra tempore semel post dictum contractum matrimonium inter eam et ser Machorem [illegible] ipse testis quod dum ipsa domina dorothea haberet dicere ipsi domine Margarete quod ser franciscus de colloreto frater dicti ser Machoris Intendit omnino esse tecum aut intus aut foris et quod vult quod habeas ser Machorem in maritum Que Margareta aliquando respondebat quod nolebat eum dicendo quod tunc sibi daret maritum et non esset Margareta et aliquando incipiebat plorare nolendo quod de eo ser Machore sibi faceret mentionem Interrogatus qua de causa dicta Margareta sic recusavit nolle dictum ser Machorem Respondit nescire, Interrogatus si ipsa Margareta recusavit et reclamaverit alibi quam in domo Respondit quod sic videlicet ipso teste presente dum dicta Margareta moraretur cum ser benvenuto de tumetto et presente olim ser Baldassaro de qua recusatione et reclamatione dicere Interrogatus quod constat publicum Instrumentum Et hoc quia presentibus ser Baldassare videbat quod ipsa domina Margareta nolebat dictum ser Machorem in suum maritum et

Antequam perveniret ipsa Margareta ad legitimam etatem dictum Instrumentum confectum fuit manu magistri Ormoxii de Tumeceo Interrogatus de tempore quo dictum Instrumentum factum fuit et quibus presentibus Respondit de tempore non bene recordari sed fuit tempore quo ipsa domina Margareta morabatur Tumeceo ipso teste et quondam domino Baldessano et aliis presentibus. Interrogatus quid continetur in dicto Instrumento Respondit precise non bene recordari tamen scit bene quod in eo continetur qualiter ipsa Margareta recusavit velle habere dictum dominum Melchiorem in suum maritum, Interrogatus de etate dicte domine Margarete quando confectum fuit dictum Instrumentum, Respondit nescire precise tamen putat quod tunc erat etatis undecim annorum quia nunc est etatis tresdecim annorum prout dici audivit et iam cepit intrare quartumdecimum Annum.

Super tertio et quarto capitulis secunde madule videlicet primo et secundo Admissis Interrogatus et Examinatus Respondit et dixit aliter nescire nisi prout supra deposuit.

Super primo capitulo tertie madule, Interrogatus et Examinatus Respondit et dixit contenta in capitulo vera esse prout ipse testis dici audivit a quondam patruo suo videlicet quondam domino Antonio patre dicte Margarete quod cum quadam die ipse testis ivisset visum et non reperta in domo dicta Margareta ipse testis Interrogavit dictum quondam dominum Antonium eius patrem ubi ipsa esset Ipse dominus An[illegible]

tonius Respondit quod fugerat peste colloretu / cum B. Francisco et dna Lauretia .)

Super quarto capitulo Interrogatus et examinatus Respondit Ignorare

Super quinto capitulo dicte teste modulo Respondit Interrogatus et dixit de fama et rebus necessariis se nescire B. tamen scit quod eius Margareta tenebat dictam Ancillam puta dici audivit ab eadem ancilla / et alia de certa scientia dixit nescire /

Super generalibus persone Interrogatus recte in omnibus respondit tamen dixit dictam Margaretam esse eius consanguineam et tamen vellet vincere Jus habentem .)

Supradictis Millesimo et Indictione die Veneris vigesimo quarto mensis July supradicti Actum in Valvesone in domo solite habitationis B. Blasy notarii presentibus magistro Philippo carpentario quondam Johannis Thosii de Ruini magistro Johanne fabro quondam Thomasini de Spilg. habitantibus in Valvesone testibus ad hoc habitis et aliis ad hoc vocatis specialiter constitutis Coram supradicto dno Archidiacono honesta Juvenis dna Dorothea et Gabriel tiero filii quondam B. Johis Francisci de Valvesone testes vero producti Quibus et Cuilibet ipsorum de mandato supradicti dni Archidiaconi delatum fuit per me Johannem notarium infrascriptum debitum de veritate dicenda sacramentum Qui Juraverunt eorum

pcate ad sinem dei Evangelia manutactis scripturis dicere veritatem de hiis que sciverint et interrogati fuerint tam pro una parte quam pro alia Remotis odio amore timore prece precio lucro vel dampno eorum aut alterius

14 (Honesta et virtuosa Iuvenis dna dorothea filia qd. ser Iohis tram de Valuesan ibidem habitans testis Iurata testata et ad probandum vero data et producta Examinataque et Interrogata vero super capitulis predictis eidem testi lectis et per eam plene intellectis suo sacramento Respondit et dixit ut infra.

Et primo super septimo octavo et decimo capitulo prime madule omissis aliis capitulis omissis de voluntate producentis Interogata et Examinata Respondit et dixit se tantum tantum scire videlicet quod quando coram dne Margarete fiebat aliqua mentio de ipso ser Nachore si eum vellet in suum maritum cum ibidem essent persone ipsa respondebat quod non volebat dictum ser Nachorem et multociens irascebatur. Et aliquando quando ipsa testis inter se et ipsam Margaretam faciebat ipsa testis mentionem de ipso ser Nachore videlicet si vellet eum in suum maritum ipsa margareta dicebat ton quod nunquam esset virum suum si ton non ita nato ano. Interogata de tpe quo predicta dixit Respondit quod in duobus annis circa quibus ipsa venit de terri Valuesanii dixit in via bus predictum Margaretam dicere predicta audivit. Ito

gata quibus presentibus predicta Margareta predicta Iohanna verbo
quod nolebat ipsum ser Nachorem in suum maritum, Respondit
non bene recordari quia ad hoc non posuit mentem, sed
bene predicta dicebat in domo presentibus illis de domo
Interrogata si ipsa Margareta fuit inducta aut informata
ad dicendum quod nollet ipsum ser Nachorem
in suum maritum Respondit quod domina Iacoba uxor ser Nicolai
ser Odorici ser hectoris dicebat eidem Margarete
quod ex quo nolebat dictum ser Nachorem in suum
maritum, nullus poterat eam cogere ad accipiendum
eum. Interrogata de tempore quo dicta domina Iacoba predicta
dixit Respondit quod paucis diebus antequam iret viam, Subdens
insuper ipsa testis quod paucis diebus antequam recederet
ipsa Margareta de domo ser Blasii et iret
habitatum cum domina Ursula non possunt esse menses
circha duos. Ipsa testis ab eo audiens quod ser Franciscus
de colloreto frater dicti ser Nachoris erat intentionis
dictam Margaretam velle hec habere dicere eidem Margarete
quatenus dictus Franciscus volebat ipsam Margaretam,
que Margareta hec audiens, loco modo
a non turbata facie habuit interrogare ipsam testem quo
predicta faceret et nichil ultra prius dictum fuit. Interrogata
si frater ser Nachoris unquam visitavit prefatam
Margaretam aut sibi dedit munuscula, Respondit quod
non. Interrogata quare predicta Margareta ita recusavit,
Respondit nescire quia eam super hoc non interrogavit.
Super omnibus aliis capitulis non fuit Interrogata de velle producentis.

Circa personam ipsius testis in omnibus recte. Respondit dixit-
que prefatam Margaretam esse eius consobrinam, velletque
testis ipsa interrogata cum partem obtinere suis litteris.

Dominus Gabriel quondam domini Johannis Francisci de Valuesoniis ... hic
testis juratus testatus et ad probandum ut supra datus et productus
examinatusque et interrogatus ut supra suo sacramento testifi-
cando respondit et dixit scire ut infra.

Et primo super septimo octavo et decimo capitulis prime
module omnibus aliis omissis de velle producentis interroga-
tus et examinatus, respondit et dixit se tantum scire videlicet
quod a duobus annis citra quibus ipsa Margareta venit
de domum quondam Valuesoniorum ipse testis pluries intellexit
quod prefata Margareta cum interrogaretur utrum ipsum dominum Mel-
chiorem vellet in suum maritum semper recusavit dicendo
quod nolebat eum. Interrogatus si ipse testis audivit ipsam
Margaretam recusantem ut eam interrogavit si vellet
dominum Melchiorem in suum maritum, respondit quod eam nunquam
interrogavit, sed bene ab eadem Margareta dici audivit quod no-
lebat eum. Interrogatus a quibus dici audivit respondit
quod a sorore sua videlicet domina Dorothea. Interrogatus ad cuius
interrogationem ipsa Margareta recusabat seu predicta dicebat
respondit quod ad interrogationem sororis ipsius testis et aliorum
de domo interrogantium. Interrogatus si scivit ipse testis quod dicta
Margareta fuit inducta vel informata ad sic re-
cusandum dominum Melchiorem respondit quod non suo scire.
Interrogatus si dictus dominus Melchior scivit quod ipsa Margareta

sic recusavit Respondit nescire Interrogatus si dictus G. Ri
chardi fecerat eidem Margarete aliquod munusculum et si
sibi donavit aliquid Respondit se nescire.

Dictis die et loco presentibus Jacobo filio magistri Michaelis
corearii de burgo Aquilegie nunc habitante Jacobo famili
ari supradicti domini Archidiaconi testibus ad hec habitis vocatis
et rogatis et aliis pluribus / Ibique Coram supradicto domino Archi
diachono Constituta honesta domina Lucia de Venceyo
uxor relicta quondam Johannis Margaranti de Venceyo habitans
in Valuesone testis vero producta Cui de mandato supra
dicti domini Archidiaconi delatum fuit per me Johannem notarium
infrascriptum debitum de veritate dicenda sacramentum Que
ibidem Juravit corporaliter ad sancta dei Evangelia tactis
scripturis prout dicere veritatem de hiis que scivit et Interro
gata erit tam pro una parte quam pro alia Remotis Odio
amore timore prece precio lucro vel dampno suo aut
alieno .)

Honesta domina Lucia de Venceyo uxor relicta quondam Johannis
Margaranti speciarii de Venceyo habitans in Valuesono
testis Jurata testata et ad probandum vero data et producta
ut supra .. Interrogata vero suo sacramento Respondit
ut dicitur de contentis in dictis Capitulis scire ut infra.

Et primo super tercio et quarto supradictis modulis videlicet primo et

facto admissus Interogata et examinata Respondit et deposuit se tantum scire videlicet quod prefata domina Margarita in capitulo nominata est etatis annorum tresdecim et tanto plus quantum est de medio mensis Marcii proxime preteriti citra Interogata de causa scientie Respondit scire quia ipsa mater testis eandem Margaritam levavit in partu et fuit prima que nata fuit et quia est ipsa testis santula dicte Margarite Interogata quo et quare habet memoriam de etate ipsius Margarite quotiens ipsa sit Respondit quia ipsa Margarita erat puerilis et postea quesita fuit secum et semper stat ad domum ipsius testis et quod re vera secundum conscientiam suam est eiusdem etatis Interogata de loco ubi nata est ipsa Margarita Respondit quod in domibus olim presbiteri Melchioris de Valinsom ubi nunc moratur presbiter Blasius Interogata qua die et hora et si de nocte nata fuit dicta Margarita Respondit quod qua die non bene recordari sed bene recordatur quod nata fuit noctis tempore.

Cucha personam ipsius testis in omnibus recte in omnibus Respondit

Examinatus die Martis
vigesimooctavo mensis Julii

Dictis millesimo et indictione die Martis vigesimooctavo mensis Julii Actum venetiis in Collegiata ecclesia sancte Marie maioris de venetiis penes sacrastiam presentibus ibidem venerabilibus viris domino presbitero thomasio officiante

i dicta ~~Ecclesia~~ presbitero philippino Canonico Civitatensi testibus ad hec habitis vocatis et rogatis et aliis pluribus. Subque Coram suprascripto domino archidiacono Constitutus discretus vir ser franciscus quondam ser Nicolai de Cerneglono unus testium testis vero productus Cui de mandato supradicti domini archidiaconi per me Johannem notarium infrascriptum delatum fuit debitum de veritate dicenda sacramentum quo commissione vero facta Qui Iuravit corporaliter ad sancta dei Euangelia manibus tactis scripturis dicere veritatem tam pro una parte quam pro alia de hiis quibus sciverit et Interrogatus fuerit Remotis Odio Amore timore prece pretio lucro ut dampno suo aut alieno.

Discretus vir ser franciscus quondam ser Nicolai de Cerneglono unus testium testis Iuratus testatus et ad probandum vero datus et productus Examinatus et Interrogatus ut supra super capitulis predictis sibi testi lectis et declaratis suo sacramento Respondit et dixit scire veritatem.

Et primo super septimo capitulo sedis mediate et primo capitulo et primo capitulo tertie mediate Interrogatus et examinatus Respondit et dixit se tantum scire veritatem quod prefata domina Margareta in capitulis notata morabatur cum eisdem ser francisco et ser vincentio ser Antonio patre quondam Margarete prout ipse testis aliquando vidit et sic dici audivit, Interrogatus ubi morabatur prefatus ser Antonius morabatur

Respondit in burgo Aquilegie in domo sue vxoris et aliorum postea
morabatur in domo ser Antonij musti vbi mortuus est. Interro-
gatus si dictus ser Machor habitabat cum dicto ser Francisco
in domo ser Antonij musti. Respondit ignorare dicens quod prefata
Margareta aufugit postea cum ser Francisco et dna Lauren-
tia colloretum quam Margaretam vidit colloretum apud ser
Bruenutus et ser Baldassinus dictam Margaretam acceperunt
de colloreto cum quibus ipse testis fuit quam Margaretam
vias adduxerunt tamen cum quibus tamen ipse testis non fuit tamen
Interrogatus qua de causa dictam Margaretam acceperunt Respondit
quia intellexerunt quod contracta erant sponsalia inter ser Macho-
rem et prefatam Margaretam Interrogatus si dictus ser Ma-
chor erat ibi quando vias adduxerunt dictam Margaretam
Respondit quod sic Interrogatus si dictus ser Antonius pater dicte Mar-
garete veniebat quando prefata Margareta fugit postea
colloretum Respondit quod sic Interrogatus in qua domo mora-
batur in colloreto Respondit in domo dictorum ser Fluuini
ser Jacobi et ser Francisci et Machoris.

Super omnibus aliis capitulis Interrogatus non fuit de vol-
[illegible]

Circa personam ipsius testis in omnibus recte respondit.

Die suprascripta Actum Vtini super Salla domorum solite
habitationis dni decani Vtini presentibus venerabilibus ac Nobili-
bus viris dno daniele de Giraldo decano Vtini ser

ser Jacobo q. ser Asquini de colloreto ser pantaleon q. ser Nicolay de colloreto testibus ad hec habitis et aliis. Ibique Constitutus Simeon q. Nicolai de Gleman ven. habitans testis vestri pro lucius Cui de Mandato suprascripti dni archidiaconi delatum fuit debitum de veritate dicenda sacramentum per me Johannem notarium infrascriptum Qui Juravit corporaliter Ad sancta dei Evangelia inmutactis scripturis pueram et meram testificare veritatem tam pro una parte quam pro alia de hiis quam sciuit et Interogatus fuit Remotis Odio Amore timore prece precio lucro ut dampno suo aut Alieno.

Simeon preaudictus q. Nicolai de Gleman ven. habitans testis Juratus testatus et ad probandum vestri datus et productus Examinatusque et Interogatus vestri sup capitulis predictis eidem testi lectis et declaratis suo Juramento testificando Respondit et dixit scire ut infra.

Et primo sup tercio et quarto capitulo sexto modulo vz primo et sexto admissis Interogatus et examinatus Respondit et dixit se tantum scire vz quod ipse testis cepit stare et habitare cum q. ser Antonio patre suprascripte dne Margarete in anno mccccxxxviiii de quo aut mense non recordatur qui q. ser Antonius habuit dicere ipsi testi quod predicta Margareta erat etatis circa septem et alii dixerunt ipse testis de dicta sua nichil scit / Interogatus ad quod propositum prestatus q. ser Antonius ipsi testi predicta

dixit Respondit quod ipse testis dictam Margaretam dicebat constitutum et quod valde bene addiscebat et ipse testis de hoc quia bene addiscebat Admirando Iterum Interrogatus premissis de dictum Antonium de ipsius etatis

Super sexto capitulo Interrogatus et examinatus Respondit et dixit tantum scire verum quod dum recepisset ipse testis hic intra vetum et majore in burgo Aquileie dominus Franciscus de Colloreto prefatam Margaretam secum conduxit col loretum illuc mecum [illegible] Antonio [illegible] [illegible] matre ipsius Margarete Et hoc scit [illegible] presentem et aliud ut dicte dixit ipse testis nichil scit .

Circha personam ipsius testis in omnibus recte Respondit.

Pro parte domine Margarete ad iustificationem matrimonii legittime contracti cum Antonio filio quondam bone memorie domini Odorici de Hectoris ultra eos producuntur positiones producentur in libro que in [illegible] fuerunt legiptime probate

Et primo quod tempore quo idem Antonius matrimonium contraxit cum domina Margareta et annis erat ad etatem annorum .xiiij. et ultra et pro tempore et pro maiori xiiij annis tenebatur et reputabatur per omnes cognoscentes eundem.
Item quod dicto tempore per aspectum ipsius Antonii reputabatur et tenebatur maioris etatis xiiij annis per omnes cognoscentes eundem. — non credit ut ponit:
Item quod tempore presenti idem Antonius excessit etatem et excedit xiiij annorum per plures et plures menses.

Item quod matrimonium inter dictos Jugales contractum fuit et est legitime contractum tum respectu etatis / tum et respectu consensus prestiti in dicto matrimonio per ipsum Antonium.

Item quod de his fuit et est vexatus publica vox et fama

Ultimo eiusdem Indictione suprascripta die Jovis penultima mensis July Actum Venetijs in capella sancti Johannis baptiste presentibus venerabili viro domino presbitero Johanne de Scala plebano sancti Stephani de Comelico, petro de Alemania familiare domini danielis decani Venetiarum Jacobo familiare supradicti domini Archidiaconi testibus ad hec habitis vocatis et rogatis et alijs pluribus Ibique Constituti prudens vir ser Laurentius notarius filius domini de Lonaria Venetiis habitans testes vero producti, Quibus et cuilibet eorum de Mandato supradicti domini Archidiaconi per me Johannem notarium de Lonaria ministrum delatum fuit debitum de veritate dicenda sacramentum / qui Juraverunt corporaliter ad sancta dei Evangelia manutactis scripturis dicere veritatem de hijs quod sciunt et Interogati fuerint tam pro una parte quam pro alia Remotis odio Amore timore pretio precio lucro ut dampno suo aut alieno, Et deinde secrete Examinati et Interogati vero

Prudens vir ser Laurentius notarius filius domini Nadalini de Lonaria Venetiis habitans testis Juratus testatus et ad probandum vero datus et productus

Examinatus et interrogatus super capitulis suprascriptis dictus testis lectis et per ipsum visis et bene intellectis suo sacramento testificando respondit et dixit sicut ut infra.

Et primo super primo secundo et tertio capitulis quarte madule ipsius suprascriptus interrogatus et examinatus respondit et dixit tantum videlicet quod ipse testis scit ipsum Antonium in articulis nominatum et putat esse etatis annorum sedecim ut circha, et hoc se credit. Interrogatus quare ipse testis dicit stetit et habitavit cum quondam ser Odorico patre ipsius Antonii annis quatuor ut circha a quo se discessit in Millesimo iiij^c. xxviij^o. de mense octobris et quod tempore quo ipse testis fuit habitatus cum ipso ser Odorico dictus Antonius erat etatis annorum trium ut circha. Interrogatus quomodo scit quod tunc dictus Antonius fuisset dicte etatis trium annorum quando ipse testis fuit habitatus cum patre ipsius Antonii respondit quia sic sibi testi videbatur in aspectu ipsius Antonii. Interrogatus quomodo scit quod discessit a dicto ser Odorico in dicto Millesimo respondit quia ipse testis dicto Millesimo et de dicto mense octobris statim postquam recessit ab ipso ser Odorico fuit Paduam et se posuit ad standum penes magistrum Jacobum Brouez de Tridento habitatorem Padue cum quo eo tunc cepit habitare et notavit dictum Millesimum et diem. Interrogatus de quo Millesimo et mense ipse testis fuit habitatus cum dicto quondam ser Odorico

Respondit ignorare quia ad hoc non posuit mentem nec bene
recordatur quod steterit cum eodem ser Ulrico Annis [illegible]
vero predictis Interrogatus de tempore quo dictus Antonius
emit Respondit ignorare.

Super ultimo capitulo de publica voce et fama Respondit
Interrogatus Respondit alia nescire nisi ut supra deposuit.

Circha personas ipsius testis Interrogatus in omnibus recte respondit.

Magister Antonius cortelarius q. Cucherman
theotonicus unus [illegible] testis [illegible] et ad
probandum ut supra datus et productus Examinatus et Inter
rogatus ut supra super capitulis predictis cum testis [illegible] decla
ratio suo sacramento Respondit et dixit se tantum scire
ut infra.

Et primo super primo superscripto capitulo dicte cedule quarte
Interrogatus et Examinatus Respondit et dixit se ignorare
quando dictus Antonius emerit.

Super tertio capitulo Interrogatus et Examinatus Respondit et
dixit se tantum scire videlicet quod ipse testis [illegible] dictum
Antonium in capitulo nominatum esse etatis Annorum sexdecim
Et hoc scire dixit Interrogatus quia isto proximo festo sancti
petri proxime preterito mense Junii fuerunt anni decemocto quod
ipse testis dixit dictum Antonium [illegible] suum [illegible] qua

habuit post lapsum xx^o mensium postquam eam duxit filium qui supervixit decem diebus, et post suo filio tunc mortuo tunc datus fuit ipsi Antonio vero dicti testis dictus An[illegible] [illegible] ad nutriendum [illegible] tunc erat etatis [illegible] dies que Antonium tenuit penes se ad nutriendum circha menses [illegible] ex quo venit gentenardae ipsum Antonium de etatis annorum [illegible] Interrogatus de ipso a mense quo habuit dictum Antonium ad nutriendum Respondit non bene recordari sed fuit ipse estiuo et eum tenuit usque ad vigiliam sancte Catarine / Interrogatus quomodo scivit quod fuit decemocto anni quod ipse suam primam uxorem duxit Respondit scire quia affictus domorum que tunc ducta uxore cepit ipse testis habet memoriam et predictis quia anno quo duxit uxorem suam non habebat domos ad affictum dicens habuisse [illegible] domos ad affictum / Interrogatus si supradictum Antonium [illegible] [illegible] ipse testis dictum Antonium [illegible]

Super ultimo Interrogatus Respondit scire ut supra deposuit

[illegible] [illegible] omnibus [illegible] Respondit

Supradictis anno millesimo Indictione die hora et loco presentibus Magistro Oderico [illegible] Iohannis de [illegible] carpentario magistro Nicolao carpentario filio Almerici de [illegible] [illegible] [illegible] testibus ad hec habitis vocatis et rogatis / Ibique Constitutus Nobilis ac [illegible] dominus [illegible]

de Carlinasiis uxor de henrici de Pristagno / Elisabetha uxor
de Nicolai Pantaleonis testes vero producti Quibus et cui
libet ipsorum delatum fuit debitum de veritate dicenda sacra
mentum de mandato supradicti domini archidyaconi per me
Iohannem notarium infrascriptum / Que iuravit corporaliter ad
sancta dei Evangelia manutactis scripturis dicere veri
tatem de hiis que scirent et interrogati fuerint tam pro
una parte quam pro alia Remotis odio amore timore prece
precio lucro vel dampno suo aut alieno. Et succes
sive secrete et amisti et interrogati ... per supradictum
dominum archidyaconum simul cum me Iohanne notario de
Lovaria infrascripto et de Iohanne notario vacetarii de Vico

Nobilis et virtuosa domina Elena uxor nobilis viri
de henrici de Pristagno vocati Infans testis iurata
testata et ad probandum vero dicta et producta Exa
minataque et Interrogata vero suo sacramento Respondit
et dixit scire ut infra.

Et primo super primo capitulo Interrogata et Examinata
Respondit se tantum scire videlicet quod dum supradicta domina Mar
gareta duceretur per dominum Antonium ipsius testis
... at in domo habitationis ipsius domini Antonii quam Mar
garetam ipse Antonius dixit sibi fore vigin
dies ... Et ibi dicta duxit pro contrahendo
matrimonium cum ea

Super secundo et tercio capitulis Interogata et examinata Respondit
.. dixit tantum scire videlicet quod ipsa testis Antonij accepit
presbyterum henricum in virum et maritum suum dum ipsa testis
esset vidua iste Antonius in causa nominatus natus
erat / que testis ipsa plures visitavit in domo cuius
dam nutricis vel eciam cortelarij eius ad nutriendum
quod erat datum Circha istud tempus etiam / Et quod
erunt Anni xv. isto proximo venturo festo sancti Mar
tini / quod ipsa testis Accepit supradictum presbyterum henricum in
suum maritum Et pro tanto credit ipsum Antonium eo
etatis xv Annorum et tantum plus quantum post eo usque
ad dictum festum sancti Martini Interogata quo sciret
quod erunt Anni xv. dicto tempore [illegible] fuit nupta
dicto presbytero henrico Respondit quia postquam recepit dictum
presbyterum henricum in vigesimo mense ipsa testis peperit
unum filium nomine Jeronimum / qui complevit tercideci
mum Annum die quartadecima Junij proximo preteriti / Inte
rogata cuius etatis erat dictus Antonius quando ipsa testis
visitavit vidua cum visitavit Respondit quod putat
quod ipse erat etatis trium mensium vel circha quia mater
dicti Antonij cum ipsa teste stabat visitatum dictum
Antonium.

Super ultimo capitulo Interogata Respondit scire vera premissa

Circha personam ipsius testis interogata in omnibus
recte respondit et quod ipse Antonius sit eius

nepos natus ex eis vellet vincere eam prius
iure hereditario ,

Honesta domina Elisabetha uxor quondam Nicolai Panthaleonis de [illegible] testis iurata testata et ad probandum
vero data et producta examinata et interrogata
super capitulis predictis eidem testi lectis et declaratis
suo sacramento testificando respondit et dixit scire
ut infra .

Et primo super primo secundo et tertio capitulo interrogata
et examinata respondit et dixit se tantum scire videlicet
quod [illegible] elapsus quod dictus Antonius dixit ut
per omnes dicebatur cum Margarita quam ipsa testis vi
dit conduci ad domum ipsius Antonii. Interrogata cuius
etatis sit supradictus Antonius dixit se tantum scire videlicet quod
ipsa testis peperit unum filium qui fuisset etatis xx.
annorum [illegible] mense [illegible] et
quod dictus Antonius natus est tunc [illegible]
Iulii tunc preteriti [illegible] ipsa testis dixit interrogata plu
res eius Antonium lactasse quousque sibi reperta fuit
nutrix / Et postea ipsum lactavit [illegible]
[illegible] Interrogata quomodo scit quod dictus filius ipsius
testis [illegible] dicte etatis et quod dictus Antonius
[illegible] respondit quod ipsa testis [illegible]
[illegible] fuerit annis decem septem quod accepit ma
ritum suum et conducta fuit nupta ad domum

mariti et quod postquam nupta fuit dicto ser Nicolao eius
marito transiverunt viginti menses ante quam peperisset
supradictum eius filium de quo supra fit mentio et propterea
causis supra narratis comprehendit dictum Antonium
esse etatis annorum xv et aliquantulum plus. Et addi
dit dicta testis quod tunc vir suus conduxit dictam
testem ad domum que erat patris dicti Antonii in qua
de presenti ipsa testis habitat et recordatur in eadem tanto
tempore stetisse.

Super ultimo capitulo de publica voce et fama Respondit
et dixit scire ut supra deposuit.

Circa personam ipsius testis in omnibus recte respondit.

Die Veneris ultimo mensis Iulii Actum Rome
in domibus solite habitationis illustris domini Iuliani presentibus
venerabili viro domino presbitero Mathia clerico
Cremon. Jacobo familiare illustris domini Archidiaconi
testibus ad hec habitis et aliis specialiter Constituta honesta
et virtuosa domina Jacoba uxor egregii viri domini
Iuliani de Florentia testis vero producta cui de man
dato supradicti domini Archidiaconi per me Iohannem notarium
de Lonarza delatum fuit debitum de veritate dicenda
sacramentum. Que iuravit corporaliter ad sancta
dei Evangelia manu tactis scripturis dicere veritatem

q hyo q̄ fuerit a interrogata fuit Remotis Odio Amo
re timore pce pcio lucro ut dampno suo vel
alieno tam p una pte q̄ p alia

Honesta et discreta dna Jacoba uxor [illegible] ui
ri dni Juliani de florenc. [illegible] testis jurata
testata et ad pbandum [illegible]. data et pducta / Et
examinata et Interrogata [illegible] sup capitlis pdictis sibi
testi lectis et declaratis suo sacramento Rendit
et dixit scire ut infra.

Et primo sup primo sedo et tercio capitlo Interrogata
et examinata Rendit et dixit se aliud nescire nisi
Qd dum ipa testis [illegible] dni Juliani suo
marito habitaret in contrata [illegible] in domibus q dni
Jacobi de Ranchuniis de [illegible] tpe quo ipa testis
recessit de dcta domo ipa testis erat gravida sive
pgnans / in duobus mesibus ut credit venit ha
bitatum in burgo Aquilegie in domibus quibus nunc
et de pnti habitat / Et pepit quendam eius filium
nomine Nicolaum qui cplevit quinquennium
Anno isto mense July / Et q tunc qn ipa testis
recessit de dcta domo dna Bartholomea mater
suprascripti Antonii in capitulo noiati erat et tunc
pgnans ut putat in pluri tpore quam ipa

testis / Et credit quod fuerat tunc pignus de dicto
Antonio de quo in capitulo fit mentio / Interrogata
quare credit quod prefata domina Bartholomea tunc fuit
pignus de isto Antonio de quo fit mentio Respondit
quia post aliquod tempus quo mortuus erat simul dice
bat ipsa domina Bartholomea quod suus filius erat
erat filij dicte testis videlicet Michaelis Interrogata
quomodo scit quod sit tantum tempus quod fuerunt pignantes
Respondit recordari / quia tunc emerunt domos quas
in habitant et recordatur quod dicto tempore recesserat
de contrata nostra ... et venerat in burgo domini
legie / et habet mentem quod sunt quindecim Anni / Interrogata
si scit quod dicta domina Bartholomea fuit pignans
de dicto Antonio tempore de quo deposuit Respondit
non esse bene certa bene putat quod sic et quod fuit
pignans de eodem Antonio .)

Super vno capitulo Interrogata et examinata Respondit
dicte nescire nisi ut deposuit .)

Super aliis presentibus ipsius testis in omnibus
recte Respondit :.)

[illegible]

1840 [illegible]

Examinati die martis xxij° mensis septembris 1440.

Testes p[ro] Nobilium de Zucho et filiorum de Fregados.

Franciscus dictus pani q[uondam] Anthonii de Turanto habitans in villa de Fregados etatis annorum lxxx. ut asserit testis juratus et ad probandum p[ro] parte Nobilium filiorum [illegible] p[ro]p[ri]e de Zucho nominatus productus examinatus et interrogatus sup[er] capitulis ipsorum Nobilium, [illegible] [illegible] [illegible] eidem teste lectis vulgarizatis et declaratis suo juramento dixit depos[uit] et testificatus fuit sicut designatus inferius vz.

Sup[er] primo capitulo [illegible] [illegible] interrogatus dixit et dixit [illegible] Nobiles de Zucho fuit de [illegible] a recordatione sua citra vz. ab annis lxx[illegible] citra de quibus bene recordatur habuerunt dominium et jurisdictionem in villa de Fregados et certis aliis villis vz. in villa de Ronchis de Zuano, [illegible] in Zumpitta, Rechigo, [illegible] et Magredis in quibus villis ipsi Nobiles [illegible] ministrari justitiam puniri eos qui committunt aliquod delictum et custodire fieri [illegible] faciunt dicti Nobiles de [illegible] [illegible] coram [illegible] [illegible] teste stetit et vidit. Interrogatus si habent jurisdictionem in criminalibus in ipsis villis [illegible] p[ro] [illegible] dominium habent [illegible] [illegible] [illegible] habent jurisdictionem in criminalibus in [illegible] villis vz. de pena capitalis [illegible] dominium habent [illegible] non [illegible] aliquis committit aliquod delictum [illegible] [illegible] incurrat penam capitalem talem delinquentem remittunt dominio communitatis [illegible] [illegible] teste [illegible] de quodam qui homicidium perpetravit in districtu [illegible] [illegible] fuit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Sup[er] secundo capitulo examinatus et dixit [illegible] [illegible] filii dicti q[uondam] p[ro]p[ri]e habent plura bona et [illegible] [illegible] districtum ville de Fregados vz. in Zuano, in [illegible] Pondolcs [illegible] et aliis pluribus locis ~~q[ue] bona ipse teste cognoscit~~ et cognoscit [illegible] [illegible] [illegible] ipsa bona et vidit [illegible] [illegible] [illegible] ipsis Nobilibus [illegible] dicta bona.
Interrogatus si ipse teste [illegible] ipsa bona [illegible] de Fregados sunt [illegible] et recognoscunt ipsos Nobiles in dominos. Respondit [illegible]. Interrogatus de nominibus [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] in Zuano [illegible] quidam [illegible], [illegible] et [illegible] in Magredis quidam Nicolaus [illegible] / [illegible] dela [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] in Pondolcs [illegible] quidam [illegible] in [illegible] [illegible]. Interrogatus si ipsi [illegible] [illegible] [illegible] sunt de Fregados [illegible] [illegible] [illegible] Nobilium [illegible] [illegible] sunt de villis [illegible] in quibus [illegible] [illegible] [illegible] sunt [illegible] [illegible] Nobilium [illegible] ipsa bona ad affictum simplicem. Interrogatus si habent vel [illegible] aliqua bona [illegible] districtum ville de Fregados [illegible] [illegible] vel [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nobilium. Dixit [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] teste [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] habent in Zumpitta quidam [illegible] [illegible] qui habent bona ab ipsis Nobilibus [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] ipsius [illegible] [illegible] qui modo defuncti sunt. Interrogatus quis [illegible] modo illa bona, dixit [illegible] quidam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non recordatur. Interrogatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nobilium dixit [illegible]

Interrogatus si ipsi Nobiles sunt vel fuerunt [illegible] aliquod bonum de pertinentiis villarum [illegible] reputatur [illegible] ipsorum Nobilium, Respondit quod [illegible] quibusdam [illegible] de [illegible] [illegible] Adolpho de Zucho in villa de [illegible] [illegible] illud affictabat et populabat affictum [illegible] reputabatur [illegible] ipsorum Nobilium [illegible] accepit [illegible] Interrogatus quo tempore [illegible] fuit [illegible] Interrogatus [illegible] dixit ignorare. Interrogatus quo tempore [illegible] Interrogatus [illegible] dixit ipse testis quod quidam [illegible] reputabatur [illegible] Nobilium de Zucho [illegible] dixit ignorare [illegible] in pagnano [illegible] pertinentiam ipsorum Nobilium [illegible] affictabat [illegible] dixit non recordari [illegible] affictus. Interrogatus [illegible] reputabatur [illegible] Johannis de Zucho [illegible] Nobilium [illegible] illud accepit ipse Johannes. Interrogatus quo tempore [illegible] affictum [illegible] bono, et dixit quod post [illegible] Johannes illud possidebat [illegible] populabat affictum [illegible] Interrogatus [illegible] Johannes illud bonum accepit [illegible] de precio dixit ignorare.

[illegible] non fuit [illegible] de [illegible]

[illegible] testes [illegible] Nicolao de Zucho [illegible] affictum [illegible]

[illegible] in pagnano [illegible] Interrogatus [illegible]

[illegible] Interrogatus [illegible] dixit de [illegible] in villa de [illegible] pertinentiis.

[illegible] Interrogatus [illegible] dixit [illegible] in villa pagnani [illegible] fuit [illegible] Johannis de Zucho [illegible] de pagnano [illegible] affictus

p Castaldiones ipsorum Nobilium de zucho [illegible] dicebant p ipso bono, quod bonum ex
post [illegible] testis [illegible] [illegible] p p[illegible] [illegible] [illegible] Integranus [illegible] dictum bonum fuit [illegible]
[illegible] p aliquos de Fagagna [illegible] ipsorum Nobilium [illegible] q no Integranus [illegible]
dictus dicebant [illegible] [illegible] [illegible] p no [illegible] homo liber [illegible] homo bono [illegible]
tabat in pignore. Integranus [illegible] alia bona in pignore [illegible] p [illegible]
Fagagna [illegible] [illegible] filij [illegible] [illegible] Nicolaus [illegible] aliqua bona [illegible] fuerunt [illegible]
[illegible] domini matris ipsorum filiorum [illegible] [illegible] p homines de pignore [illegible] p [illegible]
[illegible] de [illegible] quorum nomina no recordatur. Addens [illegible] q olim [illegible] pater dicti testis
de Fagagna habebat [illegible] [illegible] in pignore [illegible] ipse testis [illegible] ad [illegible] [illegible]
[illegible] ab ipso [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] que [illegible] [illegible]
fuit in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in hoc [illegible] [illegible] testis ipse Integranus [illegible] [illegible]
[illegible] dictum [illegible] a Nobilibus de zucho, dixit ignorare Integranus [illegible] Nobiles
[illegible] alia bona in aliquibus villis [illegible] p homines de Fagagna dixit [illegible]

Super aliis capitulis no fuit examinatus de voluntate [illegible]

Super ultimo capitulo examinatus [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] aliud [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] primam [illegible] testis diligenter examinatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] filios
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] testis [illegible] [illegible] vellet [illegible] [illegible] [illegible].

Examinatio die sabbati [illegible] septembris [illegible]. [illegible] [illegible]

440

die [illegible] septembris [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] p antonius [illegible] [illegible] clerico filio [illegible] [illegible] dicti [illegible] in [illegible] dicte [illegible] [illegible]

[illegible] bertrandi de Fagagna [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testis
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Super primo capitulo examinatus [illegible] Integranus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Integranus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] q Nobiles de [illegible]
[illegible] [illegible] in villa de Fagagna [illegible] [illegible] [illegible] bella [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] in pluribus villis quorum nomina no recordatur
[illegible] ipse testis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] villis ac
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] hominum ipsarum villarum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in villis [illegible], [illegible] testis plurimis
[illegible] [illegible] [illegible] publicum [illegible] in Fagagna [illegible] villis [illegible]

Super secundo capitulo examinatus [illegible] [illegible] de [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] q [illegible] [illegible] barbadinus qui morabatur in Fagagna [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] de zucho [illegible] [illegible] dictorum filiorum [illegible] habebat certa
[illegible] [illegible] q p [illegible] [illegible] ad [illegible] Nobilium de zucho [illegible] [illegible]

Nobilium non recordatur, et quod ipse post fuit manumissus per dominum Petrum de Zucho per medium et fuit ad serviendum [illegible] cum ipsis Nobilibus de Zucho receperunt alia bona que tenebat, Interrogatus ubi erant dicta bona, dixit ignorare. Interrogatus quis alia ea recepit, dixit non recordari, nisi quod ex auditu fuit dominus Petrus. Interrogatus a quibus dicta audivit, dixit a pluribus in villa de Fogacho et dixit eum offerre in Ecclesia de Fogacho per dominum Petrum. Item dixit ipse testis quod iste olim Blasius de Fogacho pater Johannis de Fogacho tenebat unum sedimen in villa de Louvena quod possidebat et quod ad presens possident [illegible] ville Louene et ut dicitur ipsi filii domini Petri dederunt alia dictorum bonorum ac domino Nicolao [illegible] affinis. Interrogatus si ipse Blasius erat homo et pertinebat in Fogacho, dixit quod ipsi Nobiles de Zucho videlicet dominus Petrus et dominus Nicolaus reputabant eum eorum et habitabat in Fogacho, Interrogatus si dictum sedimen situm in Louvena erat suum vel ipsius domini Petri aut aliorum Nobilium de Zucho dixit ignorare cuius erat. Item dixit quod quidam Thomas de Chiurhomen filius olim Adam de Valtolp [illegible] et reputabatur homo dictorum de Chiurhomen sunt anni ultra [illegible] tenebat dicta bona in Zenacho quod est de iurisdictione dictorum Nobilium de Zucho videlicet dominorum de Zucho, que bona de presenti possidentur ut credit per dominum Nicolaum [illegible] de Zucho. Interrogatus cuius erant ipsa bona in dicti Thome ut Nobilium dixit nescire sed quod ipsa bona possidebat. Interrogatus a quibus reputabatur homo dixit quod a Nobilibus de Chiurhomen videlicet domino Petro domino Bartholomeo Valerio et aliis nobilibus de Chiurhomen, [illegible] utrum [illegible] ut non dixit ignorare.

Super aliis capitulis examinatus non fuit de voluntate producentis

Super ultimo capitulo examinatus dixit et deposuit de generalibus in hoc [illegible] aliud preter quod supra deposuit

Et ultra premissa ipse testis diligenter examinatus [illegible] quod pluries et maxime loco [illegible] de [illegible] qui fuit [illegible] de domo illorum Chiurhomen [illegible] vellet [illegible] et est homo liber [illegible] ut asserit.

[illegible]

Magister Ambrosius olim q. Nicolai Charelli de Frigolo ibidem habitans etatis annorum [illegible] testis productus ad probandum pro parte predicta [illegible] Frigolo [illegible] iuratus et interrogatus [illegible] integratus super capitulis [illegible] et diligenter pro presenti [illegible] dixit [illegible] sunt [illegible] in eis [illegible].

Super primo capitulo [illegible] et interrogatus pro presenti [illegible] in ipso capitulo, videlicet quod [illegible] cognoscit [illegible] de Frigolo [illegible] bona [illegible] sunt [illegible] qui habet certa bona [illegible] ac [illegible] in ipsa villa sunt [illegible] quibus nichil solvit [illegible] Blasius [illegible] de Frigolo [illegible] sunt [illegible] quibus nichil solvit [illegible] bona [illegible] sunt in districtu ville de Frigolo [illegible] ipso [illegible] nobilibus de [illegible] aliquo [illegible] quod audivit [illegible] ipso [illegible] ipso teste habet [illegible] in ipsa villa [illegible] ipse teste nichil solvit [illegible] maiores [illegible] longissimo tempore.

[illegible] dicto capitulo [illegible] interrogatus [illegible] de Frigolo qui habent in [illegible] quibus [illegible] in villa de [illegible] Antonio [illegible] Antonius in [illegible] dictum [illegible] in Frigolo [illegible] Antonius possidebat [illegible] in villa de Frigolo [illegible] nichil solvebat [illegible] nisi [illegible] Interrogatus [illegible] dictum [illegible] ipso [illegible] dicte ville [illegible] ipso capitulo dixit nescire.

[illegible] elapsus spacium ipsi restitucionis [illegible] in fregellis [illegible] ad [illegible] recognoscebat ad affic[illegible]

[illegible] diacono, et quia solvebat affictum ipsi [illegible] plures [illegible] elapsum [illegible] ipsi [illegible] in tempore [illegible] alio [illegible]

[illegible] de affictu pecunia quartus [illegible]

[illegible] Communanciam [illegible] pro [illegible] in eo vel aliud [illegible]

[illegible] legiente [illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible] habebat [illegible] in [illegible] quod [illegible] [illegible]
[illegible] Interrogatus [illegible]
[illegible] quidam [illegible]
[illegible] Interrogatus [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible] blasius [illegible]
[illegible]
[illegible] blasius [illegible]
[illegible] Interrogatus [illegible]
blasio. Interrogatus [illegible] Interrogatus [illegible]
[illegible]

Super quarto et quinto capitulis [illegible] interrogatus [illegible]
[illegible] bartholomeo [illegible]
[illegible] blasio [illegible] habebat [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
Super ultimo capitulo [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] p quib[us] vendidit [illegible] bona. Et q[uod] [illegible] [illegible] in aliquo [illegible] [illegible]

[illegible] Nicolaus [illegible] Francisco [illegible] [illegible]

[S]up[er] t[er]tio capitulo [e]xaminat[us] [et] int[er]rogat[us], in[quit] [illegible]
[illegible]
[illegible] in villa de [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ad affirmandum [illegible] affirmat[ur] [illegible]
[illegible] [illegible] in villa [illegible]

Sup[er] quarto capitulo [e]xaminat[us] [et] int[er]rogat[us], in[quit] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Bartholomeo [illegible]
[illegible]
[illegible] Bartholomei [illegible]
[illegible] Bartholomeus
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] uno [illegible] dicta villa [illegible] a quo [illegible] Nobiles [illegible] pro ipsa [illegible]

[illegible]

[illegible]

affictum, q[uo]d p[er] Iohi[ann]i de zucho suo patruo ipsorum Nobilium [illegible] que fecerit [illegible] quia per dict[um] [illegible] Bartholotus [illegible]
[illegible] integramus [illegible] [illegible]
[illegible] integramus et [illegible] [illegible]
sibi videre [illegible] integramus [illegible] affict[us] [illegible]
[illegible] affictus
[illegible] Item dixit ipse testis [illegible]
[illegible] donec vixit [illegible] Bayardum [illegible]
[illegible] integram[ente] [illegible] lodauit [illegible]
Blasii [illegible] Bayardum [illegible] decreto
quod soluat [illegible] ipsorum Nobilium

[illegible]
[illegible] in valle de pagnaro [illegible] dixit
integrams [illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] integramus [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
in valle de pagnaro [illegible]
[illegible]

publicum [illegible] plures [illegible]

[illegible] de Frigido [illegible]

[illegible] Nobilis [illegible]

[illegible] valle [illegible]

[illegible] valle de Frigido [illegible]

[illegible] in ipsa villa [illegible]

[illegible] fuisse dictum Nicolaum

[illegible] Nicolaus [illegible]

[illegible] ville de Frigido [illegible]

[illegible] villa

[illegible]

[illegible] Nobilium de [illegible]

[illegible] Nicolao [illegible] Ambrosio [illegible] filio [illegible]

[illegible] Antonius [illegible]

[illegible] Antonius [illegible] de [illegible]

[illegible] ipse Antonius

[illegible] Petrus [illegible] Interrogatus [illegible] bonis [illegible]

[illegible] Nobilis [illegible]

[illegible]

[illegible] in villa [illegible]

[illegible] in [illegible] valle de Frigido [illegible]

[illegible] Interrogatus [illegible]

[illegible]

[illegible] blasphemus [illegible]

[illegible] valle de Frigido [illegible]

[illegible]

[illegible] post [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] blasphemus

[illegible] post [illegible]

[illegible] sub [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Millesimo quadringentesimo quadragesimonono, Indictione
xij.a die [illegible] vigesimaprimasexta Novembris [illegible]
[illegible] in [illegible] sub logia [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Johanne de Almugettis et de Justinopoli
[illegible] infrascripti domini locumtenentis [illegible]
notario [illegible] notario [illegible]
[illegible] et aliis [illegible] [illegible] magnifico [illegible]
domino Fantino [illegible] locumtenente et [illegible] legum
doctore domino Antonio de Zabarellis de padua [illegible]
[illegible] ad [illegible] pro tribunali sedentibus
comparentibus domino [illegible] ut dixit Nobilis
[illegible] Nicolai de Zuchato [illegible] et Johannem de [illegible]
ex alia [illegible] dominus [illegible] dixit quod [illegible] Johannes
[illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] debite, [illegible]
[illegible] domini locumtenentis et [illegible] [illegible]
[illegible] spectat ad ipsum [illegible] [illegible]
[illegible] ipsum Johannem [illegible] [illegible] ad [illegible]
[illegible] [illegible] ipsum [illegible] de [illegible]
[illegible] Johannes [illegible] dixit quod habeat instrumentum
[illegible] ipsum de [illegible] in quo [illegible]
[illegible] obligatus ad [illegible] in
[illegible] [illegible] et aliis [illegible] [illegible]
[illegible] eius instrumenti [illegible] [illegible]
domino locumtenente [illegible] dominus [illegible]
terminum ad [illegible] [illegible] de [illegible] sub
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Et [illegible] ipso domino [illegible] dictum
Johannem [illegible] [illegible] [illegible] ipsum [illegible]

faciendum sive [illegible] presbiteratum in ipsa valle / vocatis
nostris

[I]n nomine domini amen [illegible] indictione [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] coram [illegible] domino
Laurentio [illegible] sedente [illegible] ad jura reddendum
pro tribunali [illegible]. Comparuit Nobilis vir
[illegible] Franciscus [illegible] de Zurcho [illegible] domino
[illegible] de [illegible] adventus, dicens
[illegible] non potuit [illegible] [illegible] [illegible]
ad conferendum presbiteratum vallis de [illegible]
[illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible], nec potuit
[illegible] [illegible] [illegible]. Cum [illegible] [illegible] dominus
Laurentius fuerit commissionem [illegible] notarius ad [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] conferendum [illegible] dictum presbiteratum
[illegible] dominus Laurentius [illegible] [illegible] dictorum
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in notario ad
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] dictum presbiteratum vallis de [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] domino Laurentio [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domino
Laurentio [illegible] [illegible] ad jura reddendum pro
tribunali [illegible]. Comparuit dictus [illegible] Franciscus
de Zurcho [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] publicum

testes supra scripti [illegible] ville de [illegible] [illegible]
dum ad magnificos dominos locumtenentes debeant [illegible]
citatur pro ad videndum eos publicari.

[illegible] publi- [illegible]

Ex parte magnifici [illegible] domini fuerunt mandato per
serenissimo ducali domino [illegible] [illegible]
locumtenentis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad instantiam Nobilis viri ser Iacobi
[illegible] ser [illegible] de Zucho [illegible] Iohannis [illegible] de [illegible]
[illegible] die lune [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
legitime comparuit coram [illegible] domino locumtenente
ut [illegible] in [illegible] et loco [illegible]
[illegible] ad videndum publicari testes
examinatos ad instantiam [illegible] ser Iacobi [illegible]
[illegible] ville de [illegible] [illegible]
in [illegible] ad videndum in pena [illegible]
[illegible] die [illegible] decembris millesimo [illegible] indictione [illegible]

relatio [illegible] [illegible]

Millesimo [illegible] indictione [illegible] die octavo decembris
[illegible] in domo [illegible]
[illegible] Nicolao [illegible] del
[illegible] de [illegible] ad [illegible]
[illegible]
[illegible] officii [illegible]
notario infrascripto [illegible]
[illegible] de mandato magnifici [illegible] domini locumtenentis
[illegible] Iohannis [illegible]
de [illegible] ad instantiam Nobilis viri ser Iacobi
[illegible] de Zucho [illegible] mandaverunt ut supra
[illegible] actis [illegible].

Et ego Antonius q. ser Nicolai Mallary de [illegible]
veteri dictus [illegible] publicus imperiali auctoritate
notarius predictis interfui rogatus et publicavi.

~~Die nono xij° dicti mensis decembris~~

Item quod die lune octava dicti mensis decembris
ego notarius [illegible] ad terminos [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] testes [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

Die nono xij° dicti mensis decembris circa horam
[illegible] [illegible] sub logia [illegible] presentibus
[illegible] ser Johanne de [illegible] ser [illegible] notario
de [illegible] et aliis pluribus testibus [illegible] dicto domino [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domino Erasmo
[illegible] [illegible] [illegible] dicti ser Jacobi de Zurgo
[illegible] [illegible] [illegible] Gregorio [illegible] de [illegible]
[illegible] ut [illegible] [illegible] dicti [illegible] Johannis de [illegible]
[illegible] [illegible] in termino [illegible] [illegible] instrumento [illegible]
domino Erasmo [illegible] publicationem [illegible] testium
[illegible] [illegible] dicti ser Jacobi [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Johannis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] publicavi [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] publicavi
[illegible] [illegible] [illegible] publicatis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] instrumento [illegible] domino Erasmo [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] domino [illegible] [illegible] [illegible] et
expediri [illegible] [illegible].

[illegible] habitanti in [illegible]
[illegible] Antonio filio [illegible]
[illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible] habitans in [illegible]
[illegible] habitans in villa de [illegible]
[illegible]
[illegible] de Zucho [illegible]
[illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible]
[illegible] ville [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible] amore [illegible]
[illegible] aut [illegible]

[illegible]

[illegible] habitans in villa de [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ville [illegible]
[illegible] ville [illegible]
[illegible] in ipsa villa de [illegible] ab annis [illegible]
[illegible] in villa de [illegible] dicto tempore [illegible]
[illegible] publice in villa [illegible]
[illegible] in ipsa villa
[illegible] in ipsa villa [illegible]
[illegible] in ipsa villa [illegible]
[illegible]
[illegible] in ipsa villa de [illegible]
[illegible]
[illegible] in ipsa [illegible] villa [illegible]
[illegible] simul cum ipso [illegible] de Zucho [illegible]
[illegible]
villa [illegible] dicte ville [illegible]
[illegible] de Zucho [illegible]
[illegible] villa [illegible] de Zucho in villa [illegible]
[illegible] in ipsa villa [illegible]
[illegible]

[illegible] de Spilimbergo [illegible]

[illegible] ad [illegible] ob [illegible]

[illegible] Nobilibus de Spilimbergo [illegible]

[illegible] ad villam [illegible]

[illegible] ad [illegible] de Spilimbergo

[illegible]

[illegible] villa de [illegible] in ipsa villa

[illegible]

[illegible] villa [illegible]

[illegible] Nobiles de Zucho [illegible]

[illegible]

[illegible]

Item [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] de [illegible] in villa [illegible]

[illegible]

[illegible] ville de [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ville de [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ville [illegible]

[illegible]

[illegible] Nobilibus [illegible]

[illegible] Nobilibus in ipsa villa [illegible]

[illegible] villa [illegible]

[illegible] villa [illegible] de [illegible]

[illegible]

[illegible] in ipsa villa [illegible]

[illegible] in ipsa villa de [illegible]

[illegible]

[illegible] in ipsa villa [illegible]

[illegible] ville [illegible] affidavit.

[illegible]

[illegible] in villa [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] in tota vita. Rogatus odio amore timore precio gracia lucro vel dampno pro aut alicuius [illegible] ~~[illegible]~~

Contradictio [illegible] ut [illegible] Opegenbergo in Pfstraco [illegible] Nobilium de Zuchs [illegible] in predicta villa de Pfstraco ponendo [illegible] et alios officiales qui fuerunt [illegible] in ipsa villa [illegible] in ipsa villa nomine Nobilium de Zuchs [illegible] de Pfstraco [illegible] ad [illegible] Opegenbergo [illegible] in castro Opegenbergo [illegible] publicum in Opegenbergo [illegible] de Pfstraco [illegible] de Opegenbergo [illegible] castro Opegenbergo [illegible] villa [illegible] de Pfstraco [illegible] in castro Opegenbergo [illegible] in ipsa villa [illegible] de Zuchs [illegible]

[illegible] testimonio [illegible] de Zuchs [illegible] in ipsa villa de Pfstraco [illegible]

[illegible] in domo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] qui [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] publica [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] in villa
[illegible] [illegible] de [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] qui
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] qui [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in ipsa villa et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] in villa de [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in ipsa villa [illegible] de
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in ipsa villa [illegible] [illegible] [illegible] in ipsa
villa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
villa de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] villa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] et [illegible] publice [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] in ipsa villa de [illegible]. Et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] de domo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] villa [illegible] [illegible] in [illegible]

[illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] filius [illegible] Franzelini [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] ad villam [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in ipsa villa [illegible]. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in ipsa villa [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] predicacionem in ipsa villa [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] diligenter [illegible] in civitate nostra [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] in burgo novo [illegible] [illegible] Valentinum [illegible] [illegible]
[illegible] Valentinus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] in burgo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Valentinum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ville
[illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ville [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in villa
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] de Opp[illegible] [illegible] qui [illegible] non dubbii
[illegible] in opp[illegible] [illegible] ville de [illegible] [illegible]
[illegible] quidem [illegible] de opp[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Nobilibus Opp[illegible] nec erat [illegible] in Opp[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] publicum [illegible]
[illegible] ipsa villa [illegible] presbiterum [illegible]
[illegible] [illegible] presbiterum [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] ville [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ville de [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in ipsa villa [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ipsa villa [illegible]
appellat[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

x Daniel [illegible] Antony [illegible] de Opp[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ville [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] presbitero [illegible] ville de
[illegible] Nobili [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Opp[illegible] [illegible] ville de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in ipsa ville de [illegible] Opp[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Opp[illegible]
[illegible] [illegible] Opp[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] vidit quod non [illegible] [illegible] vidit quod [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]. Interrogatus quis custodit fictum dicte valli [illegible] fictum dictis valli custodire et pertinere [illegible] a Nobilibus de Zuclo.
Interrogatus quomodo [illegible] [illegible] quia vidit [illegible] dicta fictum [illegible] [illegible]
[illegible] custodire [illegible] [illegible] Nobilium. Interrogatus quo [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] vidit quod [illegible] [illegible] homines dicte valle [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Nobilium [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
in ipsa valle [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] testis diligenter examinatus recte [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magister [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testis [illegible] [illegible] et ad [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et interrogatus [illegible] [illegible] [illegible] dicte valle [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Nobiles de Zuclo [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] in valle [illegible]
[illegible]. Et quod vidit custodire [illegible] fictum [illegible] in ipsa
valle [illegible] [illegible] [illegible] Nobilium de Zuclo [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad
vallem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. Interrogatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicta fictum [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] de [illegible] [illegible]. Interrogatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in ipsa valle
[illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] quod non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] dicta testis diligenter [illegible] in omnibus [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] in domo [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] filio [illegible] [illegible] [illegible] testibus [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] testis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad hoc [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] interrogatus [illegible] [illegible] dicte valle [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testis [illegible] [illegible] et ad
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] interrogatus [illegible] [illegible] dicte valle de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testis [illegible] [illegible]
de [illegible] valle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in ipsa valle de [illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] tam villam de ffrenco [illegible] pro [illegible] tempus de quo [illegible] non [illegible]
[illegible] quam Daniele et magistro [illegible] volebat ipse testis pertinere [illegible]
[illegible] parte [illegible] et [illegible] dicta [illegible] et [illegible] similiter [illegible]
[illegible] quam [illegible] pertinebat ad villam de ffrenco [illegible] Daniel [illegible]
[illegible] ipse testis quod [illegible] simul cum [illegible]
[illegible] in villa [illegible] de ffrenco, et [illegible] Franciscus [illegible]
de [illegible] volebat [illegible] in ipsa villa [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] custodiis
[illegible] dicta villa [illegible] ad [illegible] pertinebant
[illegible] de ipsa villa

[illegible]

Infrascripta [illegible]
de [illegible] Ad quas [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] villa [illegible]
[illegible] villa [illegible]

2 Item [illegible]
[illegible]

[illegible] Item [illegible]
[illegible]
de [illegible]
[illegible]

Item [illegible] villa [illegible]
[illegible] de [illegible]

Item [illegible] villa [illegible]

Item [illegible] villa [illegible]

7 Item [illegible]

[illegible]

[illegible] ... alias ab aliis hominibus [illegible] ...
... [illegible] ... custodire fistulam dicte ville [illegible]
fistulam dicte ville custodiendam ac [illegible] nobilibus [illegible]
[illegible] ... dicte fistule [illegible] ...
... custodire [illegible] ...
... ville [illegible] ... hominum dicte ville [illegible] ...
[illegible] ... [illegible]
[illegible] alias [illegible]

qui non [illegible] ad officium [illegible] ...
[illegible] ... [illegible]

... [illegible] ...

... [illegible] ... fistulam [illegible] in villa [illegible]

[illegible] villam de ffstrano ubi [illegible] tempore de quo [illegible]
[illegible]
[illegible] famulos [illegible]
[illegible] ad villam de ffstrano [illegible]
[illegible] cum armis [illegible]
[illegible] in villa [illegible] de ffstrano [illegible]
[illegible] in ipsa villa [illegible]
[illegible]
[illegible] dicte ville [illegible]
[illegible] in ipsa villa
[illegible] nomine [illegible] Interrogatus quo
[illegible]
Interrogatus [illegible]
[illegible]
[illegible] Interrogatus si [illegible] in ipsa villa
de ffstrano [illegible]
Interrogatus quo [illegible]
[illegible] ipsius ville [illegible]
[illegible] Interrogatus [illegible]
pater noster dicto.

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] ville [illegible]
[illegible]
[illegible] ville [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ipsam villam
[illegible] de ffstrano [illegible]
[illegible]
[illegible] dicte ville [illegible]
[illegible] in ipsa villa
[illegible] ville de ffstrano [illegible] in ipsa villa [illegible]
[illegible] in ipsa villa [illegible]
[illegible]
[illegible] Interrogatus si [illegible]
[illegible] in ipsa villa [illegible]
ipsa villa [illegible]
[illegible] Nicolaus
[illegible] in ipsa villa [illegible]
[illegible] Interrogatus si [illegible]

[illegible] (left-margin note)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Reverendo in Christo patri ... [illegible] Episcopo Iustinopolitano, Cristoforus de [illegible] ... Aquilegien(sis) ... appellationis [illegible]

[illegible] ... Rustinum(?) ... [illegible]

... [illegible] appellationis ... [illegible]

... litteras vobis dedimus in mandatis ut [illegible]

... [illegible] ... filium apud ... [illegible]

... [illegible]

liberetis. ... mandata ... intendentes

... [illegible] vobis ... [illegible]

... [illegible] ... requisitionem ... [illegible]

ut ... [illegible]

[illegible] ... mandatum ... effectum — *in margine:* retractando

... [illegible] ... remaneat(?) ...

permaneat donec per nos in ipsa appellationis causa fuerit terminatum, vel aliud a

nobis habuerit ... in mandatis. Paternitatem vestram

requirimus ... vobisque ... in virtute sancte obedientie

et sub ... pena ... mandamus ... [illegible]

... [illegible] ...

... [illegible] ... vobis in hoc ... — *in margine:* apud ... [illegible]

... mandatis ... [illegible] ... — *in margine:* [illegible]

... [illegible] ... requisiti ... [illegible]

in mandatis dicto ... [illegible]

... [illegible]

... litteras ... sigilli ... [illegible]

... [illegible]

... dicti ... [illegible]

... Aquilegien(sis) ... [illegible] 1441(?)

[illegible]

p[ro] stabili[tate] [illegible] nunc [illegible] per alium modum [illegible] de iure
[illegible] [illegible] ut hanc [illegible] [illegible] [illegible] ecclesie [illegible]
per quam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] corpore [illegible]
[illegible] [illegible] tunc apud [illegible] monialium [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] illam [illegible] [illegible] sub [illegible] [illegible] custodia [illegible]
[illegible] [illegible] domino [illegible] [illegible] [illegible] foret terminata. Quia [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] puella [illegible]
[illegible] monialium [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] monialium
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per dicta domina [illegible] [illegible] fuerit
~~[illegible]~~ Et quia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domino [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] monialium ut [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] dicta puella [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domino [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] custodia [illegible] [illegible] [illegible] decano [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domino [illegible] [illegible]
si opus fuerit [illegible] [illegible] [illegible] ob [illegible] [illegible]
[illegible] ac [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ut puella [illegible] [illegible] domino [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fuerit [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] in Christo patri [illegible] Christoforus de [illegible]
et Urbino [illegible] appellationis ac [illegible]
[illegible] sedis apostolice [illegible]
[illegible] Nos [illegible] in Christo patre [illegible] domini Nicolai
divina providentia pape [illegible] bulla plumbea [illegible]
[illegible]
sub tenore Nicolaus episcopus servus servorum dei

[illegible] solem[illegible] [illegible] [illegible] appellacionis [illegible]
[illegible] coram vobis Nobis et ad ipsius [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in ipsis [illegible] ad nos devenerunt [illegible]
[illegible] [illegible] appellacionis [illegible] infra debito termino [illegible]
[illegible] [illegible] noticia [illegible] devenit. Vobis tenore presencium sub [illegible]
[illegible] dicte appellacionis [illegible] Nobis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] appellantem [illegible] per vos publice vel occulte [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] attemptare. [illegible] post interposicionem dicte
appellacionis per vos fuerit modo aliquo attemptata vel innovata illa
[illegible] revocetis et ad statum pristinum reducatis. Ceterum ut ad [illegible]
[illegible] dictarum [illegible] appellacionis [illegible] in [illegible] [illegible] dict[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] mandamus vobis quatinus ad [illegible] dicte
appellacionis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] nobis
sub sigillo vestro transmittere debeatis, ut possimus [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] debitum ministrare [illegible] justicia [illegible] [illegible]
[illegible] debito termino [illegible] [illegible] [illegible] sigilli [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] registrata [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
plenam debitam fidem. Datum [illegible] die quinto mensis [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nicolaum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] appellacionis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellante [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellatum. [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] abbatis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nicolaus
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellacionis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] mandamus
vobis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] monere [illegible] sub [illegible] pena mandari fuerit [illegible]
[illegible] vobis [illegible] p[er] hos [illegible]
[illegible] domus [illegible] p[er] nos [illegible] apellans
fecit [illegible] verumque sicut [illegible] non sine displicentia
accepimus [illegible] vobis nec ipa domus sicut [illegible]
[illegible] contra [illegible] potius [illegible] reducta subtracta
[illegible] mandatis [illegible]
[illegible] tenore presentium vobis [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] tenore presentium mandamus
vobisque [illegible] sub excommunicationis
pena [illegible] in vos [illegible] si mandatis nostris
neglexeritis seu [illegible] in hoc scriptis [illegible]
[illegible] infra duos [illegible] post
[illegible] aut [illegible] fuerit requisitus [illegible]
[illegible] duos pro [illegible] duos dies [illegible]
[illegible] [illegible] vobis [illegible] monemus
[illegible] dicte domus [illegible]
[illegible] vos aut [illegible] est [illegible]
[illegible] fuerit reducta [illegible] dictum [illegible] nostro [illegible]
[illegible]
[illegible] nobis [illegible] hoc [illegible]
[illegible] mandatis. [illegible] die viij°
[illegible] 1441

[illegible]
[illegible] [illegible] mandatis
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] domus [illegible] in
[illegible]
[illegible] fecit [illegible]

ut noverit nos [illegible] accepi ipsa parvula [illegible]
ipsa [illegible] restitutam [illegible] et fuit ut intelliga [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] ut [illegible]
parvula ipsa [illegible] et quod quosdam [illegible] dictos [illegible]
[illegible] restituere quod [illegible] [illegible] in [illegible]
per justitiam [illegible], [illegible] in hoc [illegible] vice [illegible], et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] quae quotidie requirunt ad [illegible]
ex officio meo [illegible] singulari [illegible] [illegible] fructus, [illegible]
in hoc [illegible] [illegible] sicut [illegible] et
[illegible] ut possit de justitia [illegible] et [illegible]
[illegible] ad [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Christoforus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Bononiensis [illegible] deputatus dilecto in Christo [illegible] potestati [illegible] et
[illegible] et [illegible] [illegible] salutem [illegible] bonum Nantes
[illegible] in Christo pater [illegible] domino Nicolao [illegible]
[illegible] [illegible] quandam appellationem [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] appellationes et [illegible]
[illegible] [illegible] appellationem [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] filie nobis per [illegible] [illegible]
Et quia ut [illegible] ab ipso [illegible] ab aliis personis
fidedignis dicta [illegible] filia [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] erat [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicta [illegible]
et de manu dicti domini [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
fuit [illegible]. ex quo non [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] quae [illegible] per diligentiam [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] per dicta [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]
quibus ad vos [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] intendimus [illegible]
[illegible] valorem [illegible]

Cristoforus de [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] domini nostri domini Nicolai divina providentia pape quinti eius
vera bulla plumbea ad cordulam canapis pendentes more Romane
curie bullatas sanas et integras non abolitas non viciatas nec
cancellatas nec in aliqua sui parte suspectas sed omni prorsus vicio
[illegible] carentes, nobis per [illegible] Salomonis [illegible]
presentatas commissionem apostolicam [illegible]
[illegible]
Nos cum ea qua decuit reverentia recepisse [illegible] huiusmodi
sub tenore. Nicolaus episcopus servus servorum dei. Dilecto
filio Cristoforo [illegible] Aquileiensis [illegible] salutem et apostolicam
benedictionem. [illegible] supplicum vota libenter annuimus
[illegible] oportunis [illegible]
[illegible] Salomonis [illegible]
[illegible]
[illegible] dilectum filium [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] duos filios [illegible] annos [illegible]
[illegible] domo [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] apud [illegible]

inuendo detinuit; Consilius iudex Cume, cum ipse super hoc peteret, eum
condempnauit et compulit ad restituendum dicto Gilberto filium
[illegible] decimo sexto [illegible] libre fuit nisi [illegible]
[illegible] Castinus super hoc conuenisset coram [illegible] pro se
ex delegatione apostolica traxit in causam, et deinde [illegible]
[illegible] in huiusmodi [illegible] prefatus [illegible]
contra dictum Cumanum [illegible], a qua dictus Cumanus
[illegible] falso asserens ad nos duxit appellandum
apostolicisque [illegible] ad venerabilem fratrem nostrum episcopum [illegible]
in forma [illegible] litteras impetrauit [illegible]
[illegible] in huiusmodi appellationis causa procedens
filium Gilberti [illegible] Cumanum [illegible] mandauit [illegible]
et fecit [illegible] ultimarum litterarum huiusmodi nullatenus obstante.
Propterque dictus iudex ad sedem appellauit [illegible]
[illegible] supplicauit ut cum appellationibus [illegible]
principaliter [illegible] illius communitatis de benignitate
apostolica dignaremur. Nos igitur huiusmodi supplicationibus
inclinati discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus
vocatis dicto Cumano et aliis qui fuerint euocandi et auditis
hinc inde propositis, quod iustum fuerit appellatione remota decernas,
faciens quod decreueris a Cumano per censuram ecclesiasticam
a [illegible] Gilberti per subtractionem communis fidelium [illegible]
obseruari; testes autem qui fuerint nominati, si se gratia odio
uel timore subtraxerint, censura simili appellatione cessante compellas
veritati testimonium perhibere. Non obstantibus felicis recordationis
Bonifacii pape VIII predecessoris nostri, qua cauetur
ne quis extra suam ciuitatem uel diocesim nisi in certis casibus et in illis
ultra unam dietam a fine sue diocesis ad
iudicium euocetur, seu ne iudices a sede deputati predicti
extra ciuitatem et diocesim in quibus deputati fuerint contra quoscumque
procedere, aut alii uel alios uices suas committere, seu aliquos

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
p[er] litteras ap[osto]licas n[ost]ras directas plenius continetur ac de libro ad
librum de subdito huiusmodi intimatione. Datum Rome apud
Sanctumpetrum Anno incarnationis dominice millesimoquadringentesimo
Quinquagesimo primo Kl' februarii. pontificatus nostri Anno
quinto. Postquam vero ... litterarum presentationem et recep-
tionem fuimus p[ro] p[ar]te dicti ... cum instantia
requisiti ut ad executionem earundem procedere in hac
parte dignaremur. Nos ab Cristoforus prefatus volentes
mandatum apostolicum in hac parte nobis directum et commissum
huiusmodi reverenter exequi ut tenemur. Te ...
prefatum tenore presentium citamus requirimus et monemus
tibique ... in virtute sancte obedientie et sub excommunica-
tionis pena districte precipiendo mandamus quatinus infra
duos ... a presentatione presentium ... tibi ut ad domum nostre
solite habitationis facta computandos quorum octo pro primo octo pro
secundo reliquos octo dies pro ultimo et peremptorio termino tibi
prefigimus et assignamus. Coram nobis in ... in domo nostre solite
habitationis legitime comparere debeas ... in ... de
... et procedendum ... ac dicta causa
appellationis ... ultimo prout fuerit ...
et ... Alioquin nostra ... dictis ... terminis
non comparueris procedemus ... prout in dicta causa appellationis
... prout fuerit ... communicata
... has ... litteras ... sigilli impressione
... munitas ... ... presentis
... ad domum nostre solite habitationis ...
... relationi ... presentibus
relatio ... plenior ... Datum ...

Cristoforus de Cosmis de Cremona Canonicus Aquilegensis in hac parte
iudex a sede apostolica deputatus venerabili in Christo fratri
decano Tergestino salutem in domino. Noveritis quod in
executione litterarum apostolicarum nobis directarum super causa
appellationis [illegible] [illegible] Tergestinum [illegible]
appellationum [illegible] [illegible] Tergestinum [illegible] appellationum
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cum [illegible]
ad [illegible] [illegible] Nobis [illegible] [illegible] [illegible] dicere ut in
ipsa causa [illegible] possimus. Quare ut possimus [illegible] inten
tionis [illegible] in ipsa causa [illegible] partis, fraternitatem vestram requirimus
[illegible] [illegible]. Quatenus [illegible] ipsius [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
sub bulla [illegible] ut possimus in ipsa causa ad ulteriora procedere.
In cuius rei testimonium [illegible] sub meo sigillo impressione testimonio litteras [illegible].
Datum die octavo mensis [illegible] [illegible].

[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Tergestinum [illegible] appellationum [illegible]
[illegible] copia [illegible] Tergestinum [illegible] alias appellationum iudex a sede
apostolica deputatus. Dilecto in Christo [illegible] [illegible] [illegible] Tergest[illegible]
salutem in domino [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] nobis [illegible] [illegible], quatenus
[illegible] [illegible] [illegible] diligentia [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] apud [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] decano apud quem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] appellationis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ab ipso [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] competente
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
apud [illegible] domini. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ut possimus [illegible]

[illegible]

[illegible] fuit predicto [illegible] qui [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
pro eo scriptura [illegible] fuit post [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] pro eo transmittendo [illegible] ad eum pertinet [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tenebitur. In quorum [illegible] sub nostri sigilli impressione
testimonio litterarum. Datum Utini die [illegible] ianuarii 1451.

Die [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ianuarii [illegible]
Utini [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] domini [illegible] Guarnerii de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Aquil. [illegible] [illegible] [illegible] notario [illegible] [illegible]
[illegible] Nicolao notario [illegible] [illegible] [illegible] testibus [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] de Utino [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] mandatis ad [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] a me notario publico [illegible]
[illegible] loco [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Die [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
hora [illegible]. Actum Utini in burgo Aquilegie [illegible]
[illegible] [illegible] solite habitationis [illegible] domini Christofori iudicis
delegati [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nicolao [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
de Utino testibus ad premissa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Christoforus de [illegible] iudex delegatus [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] alias vero mulct
[illegible] compulsos ultimo
[illegible] ad [illegible] dum credentes [illegible]
[illegible]
[illegible] comparentem [illegible]
dominum Antonium de Goppo decanum Tergestinum [illegible]
[illegible]
[illegible] dicto Blasio [illegible] dominus [illegible]
[illegible]
[illegible] canonicatum legitime [illegible]
[illegible] prelibato
[illegible] dominum Johannem episcopum
[illegible] Allegranum [illegible]
[illegible] dicto Blasio [illegible] appellationem
[illegible] dictum dominum episcopum [illegible] Allegranum
[illegible]
[illegible]
[illegible] dominum episcopum
[illegible]
[illegible] debere
[illegible] annullari [illegible]
[illegible] loco [illegible] tempore allegandis [illegible]
[illegible]
dicti [illegible] ordinarie [illegible]
mandamus domino decano Tergestino [illegible]
[illegible] dicto Blasio nulla [illegible]
[illegible]
[illegible] debuit [illegible]
[illegible]
[illegible] mandamus [illegible]
[illegible] dominum decanum Tergestinum [illegible]

[illegible] allegatum per dictum [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domini [illegible] [illegible] [illegible]
per [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] domino [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in eo [illegible] [illegible] [illegible]. Quorum [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nos dictus [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
per [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ad [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] ad omnes et singulos
[illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domini [illegible] [illegible] [illegible]
est

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domino [illegible] de [illegible]
[illegible] canonico

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Guillelmus [illegible] ducatos [illegible] Tergesti in [illegible]
[illegible] Tergestine
[illegible]
[illegible] putauit [illegible]
[illegible]
[illegible] coppa [illegible] Tergestinum [illegible]
[illegible] quantum [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] potuit [illegible]
[illegible]

[illegible] Baldasar [illegible] consiliarium
[illegible] Tergesti [illegible] s. Nicolai de [illegible] cum [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] Tergesti [illegible]
[illegible] consiliarius [illegible]
[illegible] ad [illegible]

Christoforus de [illegible] de Utino canonicus Aquilegien. [illegible]
[illegible]
Dilecto in Christo [illegible] cum Tergestino [illegible]
[illegible]
[illegible] coppa [illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] mandantes [illegible]
infra certos [illegible] terminos competentes tibi per nos
in dictis nostris litteris limitatos coram Nobis in Urbe
legitime compareat [illegible] ad [illegible] in [illegible]
[illegible] iuste procedendum ac procedi videndum in causa
et appellationis per eum ab [illegible] a certa sententia in
[illegible] favore [illegible] lata per [illegible] dominum [illegible] [illegible].
[illegible] in ipsis nostris litteris plenius continetur [illegible]
adveniente termino predicto [illegible] in ultimo termino idem
[illegible] in nostra presentia constitutus comparens tamen [illegible]
[illegible] et procedendo in ipsa causa nonnullos processus
[illegible] [illegible] [illegible] ut ad ulteriora in ipsa causa
[illegible] procedere dignaremur. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quatenus
tibique sub excommunicationis pena districte precipimus
et mandamus ad [illegible] predicti [illegible] quatinus
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nostro [illegible] [illegible]
[illegible] coram Nobis in Aquilegia, [illegible]
[illegible] legitime compareat [illegible] procedendum [illegible] [illegible].
[illegible] in ipsa causa appellationis [illegible] de [illegible] dicti [illegible]
iuste et procedendum ad ulteriora in ea ad omnes et singulos
actus [illegible] [illegible] usque ad diffinitivam sententiam
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] termino [illegible]
[illegible] comparere [illegible] in predictis [illegible] fuit [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in aliquo non obstante [illegible] [illegible]
litteras nostri sigilli impressione [illegible] et [illegible] registratas
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] legitime [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

Left margin (beside line 14): [illegible]
Right margin (beside line 14): [illegible]

Rev.do in xpo patri et dno dno Antonio de [illegible] [illegible] ep.o [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] apliem
[illegible] salutem in dno sempiternam. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] formata ad instantiam [illegible] [illegible]
[illegible] Salomonis [illegible] [illegible] appellanis [illegible] [illegible] cu Ricardo coppe [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dicto Ricardo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] potest [illegible] ad domum
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quedam [illegible] [illegible] ut [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] relationem dicte [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Eidem [illegible] ut nobis [illegible] [illegible]
ut possimus [illegible] [illegible] est in dicta littera [illegible] [illegible] sub
[illegible] sigilli [illegible] testimonio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aprilis
[illegible]

[illegible] Dilecto in xpo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] salutem in dno. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
appellanis [illegible] [illegible] [illegible] nobis [illegible] [illegible] [illegible]
Salomonis [illegible] [illegible] Ricardi coppe [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] vos ut [illegible] [illegible] [illegible] dicto Ricardo [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] dicto [illegible] [illegible] vos [illegible]
[illegible] Ricardo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] valeat
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sigilli [illegible] testimonio
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aprilis 1451

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] appellanis [illegible] [illegible] [illegible] Ricardi coppe
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] nobis [illegible]

[illegible] ut possimus [illegible]

[illegible] obedientia [illegible]

[illegible] Aquilegie [illegible]

[illegible] anno [illegible]

[illegible] publicata [illegible]

~~Actum Aquilegie hora~~ [illegible] Actum Aquilegie in domo [illegible] domini Cristophori [illegible] presentibus venerabilibus viris domino Filippo de [illegible] Antonii notarii de Colloredo [illegible] ecclesie [illegible] de Aquilegia [illegible] domini Filippi [illegible] Cristoforo de [illegible] canonicis dicte Aquilegiensis [illegible] Michael [illegible] Aquilegie [illegible] domini Antonii [illegible]

publicatio [illegible]

[illegible]

[illegible] dicte bruna

[illegible] dicto michaeli [illegible]

[illegible] michaelis [illegible]

[illegible]

[illegible] nulla [illegible]

bruna dicti michaelis filia [illegible]

[illegible] voluntas [illegible]

[illegible] nec [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
nobis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] nobis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] sub excommunicationis pena districte [illegible] mandamus
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] scola-
[illegible] [illegible] studentes [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] alligare [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ad [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicto [illegible]
[illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible]
dictos [illegible] [illegible] non compescere [illegible]
[illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dicte [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
non obstante [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] sigillo [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] de [illegible] [illegible] capituli [illegible] [illegible] pro [illegible]
[illegible] capitulo [illegible] honorabilibus [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] salutem [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad registrandum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nobis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] nobis transmissis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mandamus
et mandamus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
transmittendum liberatis ut possit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] anno d. xlviij°. aprilis 1451.

Rdo in Christo patri domino domino Antonio de [illegible] episcopo Tergestino
Cristoforus de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in hac
parte [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] salutem [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quos
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] liberatis
remittentes nobis sub [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ut possimus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] aprilis 1451.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Aquilegie sub domo palacii
[illegible] Aquilegie [illegible] honorabilibus viris presbitero Johanne
[illegible] [illegible] Aquilegie presbitero Johanne [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sub [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] Aquilegie [illegible]
testibus ad premissa [illegible] vocatis. [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] nos [illegible] publico comparuit [illegible] [illegible]
[illegible] dicens [illegible] ad [illegible]
[illegible] fecerat [illegible] coppa [illegible] ad [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible] Appollonio [illegible]
[illegible] [illegible] domino Cristoforo de
[illegible] [illegible] Aquilegensi [illegible] dellegato
[illegible] dicte [illegible] domino [illegible] non [illegible]
Aquilegie [illegible] [illegible]
nec [illegible] [illegible] fuit [illegible] non [illegible]
[illegible] [illegible] procuratus [illegible]
[illegible] [illegible] domino [illegible] non [illegible]
[illegible] quod [illegible]
fuit de [illegible] [illegible] in [illegible]

Die [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Aquil[illegible] in [illegible]
burgo Aquilegie [illegible] in domo [illegible] infrascripti
domini [illegible] [illegible] Nicolao filio [illegible]
de [illegible] Nicolao
[illegible] [illegible] de [illegible]
testibus ad hec [illegible] et aliis [illegible] prefato domino
Cristoforo [illegible] comparuit [illegible]
[illegible] domino [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
infrascripti [illegible]
non [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible]

fuisset et eius appellatione remota rursus exequi debet ipsum in expensis
condempnari et ad [illegible] [illegible] sua [illegible] omnes processus [illegible]
[illegible] ipsa [illegible] coram [illegible] domino Antonio [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] processum [illegible] coram domino [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad diffinitivam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ut [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad
comparendum in Aquilegia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Capituli dicte Aquilegiensis ecclesie [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] dicti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ut [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
quicquid vult [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad audiendum [illegible] diffinitivam sententiam. [illegible] [illegible]

[illegible] de [illegible] et vestro [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] copia

in [illegible] salutem in domino [illegible] [illegible] litteras [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] compe

[illegible] [illegible] [illegible] quarta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

quirys

+ Reverendo in Christo patri et domino domino .. episcopo Iustinopolitano [illegible]
[illegible] me[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Salomonis [illegible]
[illegible] [illegible] Tergestin[illegible]
potestati [illegible] a sede apostolica specialiter deputatus salutem
[illegible] per alias meas litteras vobis [illegible]
mandaverim ut Brunam [illegible] Salomonis
filiam apud certos [illegible] tunc [illegible] venerabili
meo domino .. decimo [illegible] Tergestino tradi [illegible]
assignari fratri Alberto [illegible] [illegible]
tionem dicti mandati mei [illegible] sollicite [illegible]
dum eandem puellam [illegible] vobis assignari
prefato decimo [illegible] spectabili viro domino
potestate eiusdem loci ad requisitionem ipsorum [illegible]
ut intelleximus eandem [illegible] restitui [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
per puellam [illegible] apud eundem decimum [illegible]
[illegible] [illegible] donec per nos [illegible] appellatio
fuit [illegible] ut aliud a nobis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] attente [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] sub excommunicationis pena [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et quascumque alias personas cuiuscumque conditionis
[illegible] [illegible] apud quas ipsa
[illegible] [illegible] [illegible] vobis in hac

nec [illegible] litteras, [illegible] per me [illegible]

verbo [illegible] [illegible] [illegible] sub pena

[illegible] mandare [illegible]

[illegible] [illegible] dicta

puella [illegible] inficta, tres duos [illegible]

[illegible] tradere [illegible] domini episcopi [illegible]

[illegible] fida custodia assignet [illegible]

[illegible] Exc[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] dicto episcopo

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] auxilium [illegible]

[illegible] puelle [illegible] domino [illegible] assignet; [illegible]

[illegible] appellationis [illegible] quem [illegible] domini [illegible]

[illegible] fuerit [illegible] [illegible]

qualibet [illegible] gravamina. Datum [illegible]

[illegible]

[illegible] Apostolicus

[illegible]

+ [illegible] Christo

[illegible]

[illegible] appellationis [illegible]

[illegible] salutem in domino [illegible]

Noveritis [illegible] litteras [illegible]

[illegible] domini [illegible] [illegible]

Bulla [illegible] ad [illegible] Romane

[illegible] [illegible] sub [illegible]

p[ro]ut ... [illegible] ... nullatenus obseruata
fuit ... [illegible] ... ad sedem apostolicam appellauit. Nobisque
humiliter supplicauit ut causam appellationis huiusmodi negocii
principalis ... in partibus illis committi de benignitate apostolica
dignaremur. Nos igitur huiusmodi supplicationibus inclinati
discretioni tue per apostolica scripta mandamus quatenus
vocatis dicto ... et aliis qui fuerint euocandi et auditis
hinc inde propositis quod iustum fuerit appellatione remota
decernas faciens quod decreueris a te per censuram
ecclesiasticam ... [illegible] ... per subtractionem communionis
fidelium firmiter obseruari. Testes autem qui fuerint nominati
si se gratia odio vel timore subtraxerint censura simili
appellatione cessante compellas veritati testimonium perhibere.
Non obstantibus felicis recordationis Bonifacii pape VIII predecessoris nostri
qua cauetur ne quis extra suam ciuitatem
et diocesim nisi in certis exceptis casibus et in illis ultra unam
dietam a fine sue diocesis ad iudicium euocetur, seu ne
iudices a sede deputati predicta extra ciuitatem et diocesim in
quibus deputati fuerint contra quoscumque procedere aut alii vel
aliis vices suas committere seu aliquos ultra unam dietam
a fine diocesis eorundem trahere presumant, dummodo ultra
duas dietas aliquis auctoritate presentium non trahatur, ac aliis
constitutionibus apostolicis contrariis quibuscumque aut si aliquibus
vel quibusuis aliis communiter vel diuisim a dicta sit sede
indultum quod interdici suspendi vel excommunicari non possint
per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de
verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Datum
Rome apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis dominice millesimo
quadringentesimo quinquagesimo, decimo Kal. Februarii, pontificatus

[illegible]
[illegible] appellatione [illegible]
[illegible] plenius [illegible]
[illegible]
[illegible] appellationi prefate [illegible] fuerit [illegible]
[illegible]
Vobis tenore presentium auctoritate [illegible] qua fungimur
inhibemus ne dum dicte appellationis causa coram Nobis
ventilabitur, aliquid in ipsius cause preiudicium contra
appellantem predictum per vos publice aut occulte debeat
innovari seu quomodolibet attemptari. Et quia vero post
interpositionem dicte appellationis per vos fuerint modo aliquo
attemptata aut innovata, illa penitus revocata et
ad statum pristinum reducantur, ceterum ut ad execu-
tionem dictarum litterarum [illegible] in hac
appellationem dicti [illegible] procedere valeamus, mandamus
vobis quatenus ad requisitionem dicti appellantis
[illegible] in vobis fuerit [illegible]
et nobis sub sigillo vestro transmittere debeatis, ut
possimus, prout [illegible] predictis
[illegible] cum [illegible] fuerit debito
terminare. Has autem litteras [illegible] sigilli impressione
[illegible]
[illegible]
[illegible]
plenam adhibemus fidem. Datum [illegible]
[illegible] M°ccc[illegible]

[illegible] [illegible] domini [illegible] [illegible] politano [illegible] [illegible].

[C]hristoforus de [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] iudex delegatus [illegible] [illegible] in Christo [illegible] [illegible] [illegible] domini Nicolai divina providentia pape quinti [illegible] appellationis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellantem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellatum, Reverendo in Christo patri domino [illegible] in Christo [illegible] [illegible] politano [illegible] [illegible] [illegible] abbatibus prioribus prepositis [illegible] [illegible], presbiteris [illegible] ecclesiasticisque personis [illegible] quibuscumque [illegible] aliis singulis ad quos presentes nostre littere pervenerint, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], salutem in domino [illegible] [illegible]

[illegible] in Christo pater et dominus noster dominus Nicolaus divina providentia papa quintus [illegible] [illegible] [illegible] appellationis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domini nostri in Christo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nobis delegavit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per litteras nostras mandavimus vobis Reverendo patri domino [illegible] [illegible]politano sub pena excommunicationis [illegible] sub excommunicationis pena mandavimus [illegible] [illegible] ut [illegible] [illegible] vobis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellationis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vobis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nec [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] in [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] in hoc [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] reliquos [illegible]

[illegible] nobis [illegible]

[illegible] assignamus [illegible] dicto

[illegible]

[illegible] aliquis est [illegible]

[illegible]

[illegible] nobis [illegible] possimus

[illegible]

[illegible] nostra [illegible] hoc [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] nobis possibile [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

respondenda per [illegible] [illegible] questione [illegible]
appellans [illegible] [illegible] commiss[illegible] [illegible]
[illegible] eius questionem foret terminata [illegible] ut
novit non sine displicentia recepi, ipsa puella [illegible]
per dominos ipsos restituta, [illegible] fuit ut intelligo clam et
furtive subtracta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] cum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mistam
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad vos spectat operam dare
cum effectu ut puella ipsa liberamque et apud [illegible]
sit dictioni vestre suppositos [illegible] restituatur apud
[illegible] [illegible] [illegible] questionem per justitiam [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ultimo [illegible] materia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad ulteriora [illegible] officio meo [illegible] singularem
complacentiam facietis [illegible] in hiis [illegible]
vestra [illegible] [illegible] sicut semper [illegible] et in minoribus
ut possit [illegible] justitia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] ultimo [illegible]
valeat [illegible] [illegible]. Datum [illegible] octavo martii [illegible].

Christoforus de [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dilecto in Christo
potestati [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domino Nicolao
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quandam appellationis causam
[illegible] [illegible] [illegible] Salomonis [illegible] [illegible] appel
lante [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ex altera appella
tum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ut [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ab aliis personis [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] domini [illegible], apud quem
manifesta erat [illegible]
[illegible] ipso [illegible]
dicti funeris a loco et de manu dicti domini electum
subtractum et alibi reductum fuit etc. Ex quo
non valemus ad ipsius cause cognitionem procedere
[illegible] spectabilitatis vestre requirimus [illegible]
attente, quatenus ea qua poteritis diligentia
et solicitudine procurare placeat et velitis quod dicta
[illegible] [illegible] reducantur apud [illegible]
[illegible] civitatem quatenus
ad [illegible] in manus dicti domini
assignent, ne per ipsius funeris subtractionem et amotionem
hoc ipsum valeat retardari, nos qui mandatis apostolicis
super hoc nobis iniunctis parere intendimus, ad ipsius
cause cognitionem cum expeditione procedere valeamus.
Ex Vienna die [illegible]

Contra [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] Dilecto in Christo [illegible]
salutem. Litteras [illegible] in Christo patris et domini
[illegible] divina providentia [illegible]
[illegible] bulla plumbea ad [illegible]
[illegible] more Romane curie bullatas
[illegible]
[illegible] in aliqua [illegible]
[illegible]

Salomonis Ebrei sententiae commissionis appellationis per ipsum
Michaele Ebreum interpositae [illegible] [illegible] [illegible]
in tua sententia lata in se continetur. Nos enim ea quae
[illegible] [illegible] Nos [illegible] [illegible] subtrahere.
Nicolaus episcopus servus servorum dei Dilecto filio Christo
foro [illegible] canonico Aquilegensi salutem et apostolicam
benedictionem. Iustis supplicum votis libenter annuimus
eaque favoribus prosequimur opportunis. Exhibita siquidem
Nobis nuper pro parte Michaelis Salomonis Ebrei
[illegible] petitio continebat, quod cum olim ipse gravi
quadam infirmitate detentus, dilectum filium [illegible]
oppidi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] civis
ut physicum Ebreum infirmitatem [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] plures [illegible] Ebrei
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible]
[illegible], illi ut [illegible] infirmo [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] ipsius [illegible] apud se detinuisset
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] ipsum super hoc
petendo [illegible] [illegible] et [illegible] ad restituendum
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] venerabilis frater noster [illegible] episcopus [illegible]
super hoc [illegible] [illegible] [illegible] suas non [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] dictum [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] dictus civis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ad sedem apostolicam appellavit, apostolosque ad venerabilem
fratrem nostrum Episcopum [illegible] in forma brevis [illegible] impetravit
[illegible] recepto in huiusmodi
appellationis causa procedens sententiam [illegible] eidem cum et
[illegible] forma ultimorum
[illegible] huiusmodi nullatenus observata, propter que dictus
Julius ad sedem appellavit eandem, Nobisque humiliter
supplicavit ut causam appellationis huiusmodi [illegible]
partis alicui in partibus illis committere de benignitate apostolica
dignaremur. Nos igitur huiusmodi supplicationibus
inclinati discretioni tue per apostolica scripta mandamus
vocatis dicto [illegible] et aliis qui fuerint evocandi
et auditis hincinde propositis quod iustum fuerit appel
latione remota decernas, faciens quod decreveris
[illegible] per censuram ecclesiasticam, a [illegible]
per substractionem communionis fidelium firmiter observari.
Testes autem qui fuerint nominati si se gratia odio vel
timore subtraxerint [illegible] appellatione cessante
compellas veritati testimonium perhibere. Non obstan
tibus felicis recordationis Bonifacii pape VIII predecessoris
nostri in quibus cavetur ne quis extra suam civitatem
vel diocesim nisi in certis exceptis casibus et in illis
ultra unam dietam a fine sue diocesis ad iudicium
evocetur, seu ne iudices a sede deputati extra civitatem
et diocesim in quibus deputati fuerint contra
quoscumque procedere aut alii vel aliis vices
suas committere presumant ultra unam dietam a fine
diocesis eorundem trahere presumant, dummodo ultra duas

dictas aliquis auctoritate presentium non teneatur et alijs constitutionibus apostolicis contrarijs quibuscunque, aut si aliquibus communiter vel divisim ab eadem sit sede indultum quod interdici suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Datum Rome apud Sanctum Petrum Anno incarnationis dominice millesimoquadringentesimoquinquagesimoquinto, decimo kal. Februarij, pontificatus nostri anno quarto. Post quarum quidem litterarum apostolicarum presentationem et receptionem fuimus pro parte dicti Michaelis Alberti [illegible] debita cum instantia requisiti ut ad executionem earundem contentorum in eis procedere dignaremur. Nos vero Cristoforus [illegible] prefatus volentes mandatum apostolicum nobis in hac parte directum et commissum huiusmodi reverenter exequi ut tenemur, [illegible] auctoritate apostolica qua fungimur [illegible] requirimus et monemus [illegible] sub excommunicationis pena [illegible] mandamus quatenus infra duos menses [illegible] [illegible] ut ad [illegible] [illegible] sententie [illegible] quorum octo pro primo octo pro secundo reliquos octo dies pro ultimo et peremptorio termino [illegible] assignamus [illegible] nobis in [illegible] [illegible] [illegible] comparere debeatis ad [illegible] in [illegible] dicto Michaeli [illegible] [illegible] [illegible] in dicta [illegible] [illegible] [illegible] principali [illegible] [illegible] [illegible] alioquin [illegible] [illegible] dicto [illegible] [illegible] [illegible] non comparueritis [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] ad componendum [illegible] ut [illegible] possint [illegible] ut possint [illegible] ad [illegible] sigilli [illegible] Datum [illegible]

[illegible]

... dispensa ... ad ulteriora in litteris appellationis presentis ... [illegible] appellationis [illegible] contra [illegible] licet lata in favorem Michaelis [illegible], pacatus debitoris, et quod per vos ad [illegible] fuerit post commissionem [illegible] appellationis [illegible] super posita [illegible] illud [illegible] retractare [illegible] debitoris, remittendo nobis [illegible] coram vobis in dicta causa appellationis [illegible] fuerat ut possimus in ipsa causa appellationis partibus [illegible] debitam ministrare iustitiam, et [illegible] sicut nuper accepimus idem Michael [illegible] scripturas ad causam appellationis [illegible] vobis [illegible] pertinentes, [illegible] ut asserit [illegible] non potuit predictam causam appellationis coram vobis prosequendam, asserendo plures ab [illegible] scripturas [illegible] requirant, eo quod non possimus [illegible] contentis scripturas ad dictas litteras [illegible] Racionabili [illegible] attentis [illegible] mandamus quatenus scripturas [illegible] ad causam appellationis coram vobis [illegible] ad diffinitivam [illegible] per vos latam pertinentes [illegible] debitam cum [illegible] plus [illegible] Michaeli [illegible] assignare velitis, ut possimus ad ~~[illegible]~~ executionem commissionis mee, sicut [illegible] est debitoris sine [illegible], eidem Michaeli, qui ut asserit multas [illegible] labores [illegible] omnes scripturas [illegible] post [illegible] appellationis [illegible] quas [illegible] voluerit [illegible] requirent [illegible] sub mei sigilli impressione testimonio litteras. Datum [illegible] die [illegible] mensis [illegible]

Dictis millesimo et indictione die sabbati vigesimo mensis marcij
Actum Utini in contrata hospitalis sancte Marie Battutorum
[illegible]
[illegible] presentibus [illegible]
[illegible] ser Nicolao notario de Pertistagno de
[illegible] testibus ad hec vocatis et rogatis [illegible]
[illegible] egregius [illegible] doctor dominus Johannes de [illegible]
[illegible] plebanus ecclesie [illegible] tamquam procurator
et procuratorio nomine Michaelis Salomonis civis Utinensis [illegible]
in mandatis [illegible] substituendum [illegible]
loco sui, ut de dicto procuratorio constat manu ser
Nicolai notarii de Pertistagno, sub millesimo quadringentesimo [illegible]
die nona septembris [illegible]
[illegible] loco sui substituit et surrogavit egregios viros
[illegible] Antonium de [illegible]
et Georgium Michaelis de Utino absentes tamquam presentes
[illegible] transferens in eos ipsam
[illegible] donec eam ad se duxerit revocandam

Dictis millesimo et indictione die mercurii [illegible]
[illegible] Actum Utini in Burgo [illegible]
[illegible] domus solite habitationis supradicti domini
Cristofori [illegible] presentibus [illegible]
[illegible]
[illegible] testibus ad
infrascripta habitis vocatis et rogatis supradictus dominus Cristoforus
[illegible]
Michael Salomonis [illegible] Utinensis [illegible]
[illegible]
non [illegible] in ultimo termino supradicto [illegible]

[illegible] et receptis eorum [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Guidonem non compertum, fuerat [illegible]

prius [illegible] per [illegible] venabilis viri d[omi]ni Antonii de

[illegible] decani Tergestini, et [illegible] per ipsum [illegible]

[illegible]

[illegible] dicti Guidonis fuerit, prefatus d[omi]nus Julius delle

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] eorum in

[illegible]

tione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] ad [illegible] in ipsa [illegible] [illegible] per

dictum d[omi]num Johannem episcopum [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] dicti Guidonis, et eum [illegible] appellatur, et [illegible]

[illegible] per [illegible] d[omi]num episcopum [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] forma

[illegible] [illegible] [illegible] apostolica per ipsum Guidonem

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per ipsum

d[omi]num episcopum [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] loco [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] prefatus d[omi]nus [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] dicti [illegible] apostolici, [illegible]

post [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] d[omi]nus

[illegible] Tergestino [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

filium dicti Guidonis nulla [illegible] notitia [illegible]

[illegible] fuit baptizatus [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] fructum [illegible]

[illegible] dellegatis [illegible]

[illegible] de facto principali dicti [illegible] cognoscere, quod

[illegible] potuit. [illegible] Michael [illegible]

[illegible] ad [illegible] de iure [illegible]

[illegible] dicto [illegible] domino Decano

[illegible] in parte [illegible] fructibus [illegible]

[illegible] domini [illegible] de [illegible] in [illegible]

[illegible] alia [illegible] et [illegible] fructu

[illegible] prohibuit [illegible]

[illegible] domino Johanne [illegible] in parte [illegible]

[illegible] fructibus, dicens [illegible] dictum [illegible] non [illegible]

ad finem [illegible] in eo, [illegible]

[illegible] ad finem [illegible] et

[illegible] in eo [illegible] fructu. [illegible]

[illegible] dominus

[illegible] dicti Michaelis

[illegible] admisit [illegible]

ipsum Michaelem [illegible] de iure admitti

[illegible]. Et [illegible] ipse Michael [illegible]

[illegible] ad [illegible]

ulteriora in [illegible] omnia [illegible]

[illegible] ad ulteriora [illegible]

[illegible] singulos [illegible].

Tenor vero dicte citationis dicti domini Antonii sequitur et talis est.

Ego Venerabili et egregio viro domino Cristoforo de Pistorio honorabili canonico

Venerabiles in Christo fratres. literas vestre citationis super hostium [illegible] coppa per Baldassarre [illegible] die xxi° mensis [illegible] affixas fuisse [illegible] clare [illegible] in actis cancellarie Capituli Veliterni. Ex Capitulo [illegible] mensis [illegible]

Antonius de Goppo decanus Capituli.

relatio Millesimo [illegible] Indictione xiiii die xxi° mensis Ianuarii

Congregato in capitulari palatio coram venerabili viro domino Antonio de Goppo decano Capituli comparuit Michael [illegible] Salomonis [illegible] capituli [illegible] literas venerabilis domini Cristofori de Pistorio canonici [illegible] ad [illegible] deputati in [illegible] super [illegible] Michaelis [illegible] coppa [illegible] die [illegible] mensis [illegible] [illegible] citatorias [illegible] domini Iudicis delegati [illegible] [illegible] quas literas citatorias [illegible] Michael [illegible] de [illegible] ad [illegible] fuisse registratas in actis dicti [illegible] delegato [illegible] Michael [illegible] citatorias [illegible] delegati [illegible] citatorias [illegible] dominum Antonium decanum [illegible] [illegible] decanus [illegible] [illegible] domini delegati per Baldassarre [illegible] Capituli [illegible] mandavit [illegible] dicto [illegible] [illegible] et per dictum [illegible] potuit [illegible] super dicto [illegible] hostio [illegible] [illegible] affixit.

[illegible] dicto [illegible] baldayn [illegible] valet in [illegible]
[illegible] testibus [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] fuit [illegible] de mandato [illegible]
d(omi)ni [illegible] ad sententiam dicti Michaelis [illegible]
[illegible] [illegible] consistoriale [illegible] [illegible]
[illegible] affixisse [illegible] [illegible]
[illegible] mandatum

Ego Fabricius de [illegible] [illegible] publicus imperiali auctoritate notarius [illegible] cancellarius [illegible] omnia manu propria scripsi [illegible]
[illegible]

Cristoforus de [illegible] de Utino canonicus Aquilegien(sis) [illegible] causae ac partis infrascriptis iudex a sede apostolica [illegible] Dilecto in Christo [illegible] [illegible] salutem [illegible] [illegible] [illegible] ad sententiam Michaelis [illegible] [illegible] sub excommunicationis poena mandamus quatenus infra certos terminos competentes [illegible] [illegible] [illegible] legitime [illegible] ad respondendum in [illegible] [illegible] procedendum [illegible] in appellationis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sub admonitionibus terminis [illegible] in ultimo termino [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] procedendo in [illegible] nonnullos

passus extitit [illegible], aliasque suas produxit, et petiit
ut ad ulteriora in causa ipsa procedere dignaremur.
Idcirco Nos Cristoforus prefatus, te Guardianum prefatum
tenore presentium citamus requirimus et monemus tibique
sub excommunicationis pena districte precipimus et mandamus
ut ad instantiam predicti [illegible] Zacharie [illegible]
decima septima presentis mensis Aprilis inter nonam et
vesperas coram Nobis in Aquilegia in domibus nostre solite
habitationis [illegible] legitime compareas ad viden-
dum in causa ipsa ex appellationis predicte de iure dicti [illegible]
[illegible] et procedendum ad ulteriora in causa ipsa de omnes
et singulos actus gradatim et successive usque ad
diffinitivam sententiam inclusive. Alioquin dicto ter-
mino termino et te non comparente, procedemus in predictis
prout fuerit iuris et rationis tua contumacia in aliquo non
obstante, [illegible] ulterius non [illegible] [illegible]
[illegible] nostri sigilli impressione muniri [illegible] cautela [illegible]
[illegible] [illegible] ad [illegible]
[illegible] habitationis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] relationi dicti
[illegible] ut [illegible] legitimo documento [illegible] plenam
dabimus fidem. Datum Utini die octavo mensis Aprilis
[illegible]

Reverendo in Christo patri domino domino Antonio de [illegible] dei gratia
Episcopo [illegible] Cristoforus de [illegible] canonicus
Aquilegiensis [illegible] sedis apostolice [illegible] salutem
in Domino [illegible] [illegible] quendam
[illegible] in [illegible] ad instantiam [illegible]

[illegible]

[illegible] sub nostri sigilli impressione testimonio litteras.

[illegible]

[illegible] sigilli impressione [illegible] die octo Aprilis 1451.

Alia l(itte)ra directa eid(em) Cristo(foro) Rugerii ut mittat nos scripturas.

[C]ristoforus etc. Dilecto in Christo Cristoforo Rugerii de Tergesto salutem etc. Bonum, [illegible] alias nobis litteras scripsimus Reverendo domino Episcopo parentino, ut nobis sub bulla sua transmitteret omnes processus et scripturas [illegible] in causa appellationis que ventilata est coram eo inter [illegible] [illegible] et Michaelem [illegible], et quia dictus dominus Episcopus nobis nonnullos processus [illegible] transmisit in [illegible] tamen ut etiam ipse Michael nobis exposuit, voluit [illegible] nonnulli testes per vos [illegible] ad [illegible] dicte [illegible] ideo ut possimus sicut iuris est sententiare in causa appellationis que nunc vertitur coram nobis inter predictas partes vos requirimus in virtute sancte obedientie ac sub excommunicationis pena [illegible] et mandamus [illegible] [illegible] testium et quecumque alia acta per vos [illegible] in ea causa coram ipso domino Episcopo [illegible] nobis sub bulla vestra [illegible] dicto Michaeli [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nostris presentis.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Actum Capodistrie in domo [illegible] habitationis infrascripti domini Cristofori sub logia [illegible] presentibus [illegible] [illegible] domino Philippo de Bellingo [illegible] [illegible] Daniele filio [illegible] Antonii [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Iustinopolitani [illegible] Iohanne [illegible] de [illegible] familiari suprascripti domini Philippi testibus ad infrascripta

[illegible] nostro magistro Cosme venerabili et egregio viro dño Cristo
foro de persinis de Vrbino canonico dicte Aquilegien. eccl(es)ie et
iudice delegato ap(osto)lico eiusque predictis infrascriptis verbis [illegible]
[illegible] Comparuit Michael filius Salomonis Iudeus Tergestinus
[illegible] gravaminum [illegible] Iudeus Tergestini ad [illegible]
[illegible] locum et horam citatis [illegible] comparentes in termino [illegible]
primum citationis [illegible] [illegible] gravamine [illegible]
[illegible] ad [illegible] fidem faciendum de [illegible] et affixione
dicte cedule ad domum ipsius [illegible] affixe cum non potuit
[illegible] [illegible] [illegible] dñi Antonij [illegible]
[illegible] Tergestini [illegible] sigillo [illegible] dñi [illegible]
continentes relationem affixionis dicte citationis [illegible]
[illegible] [illegible] iudex delegatus [illegible]
[illegible] ipsum [illegible] gravamine [illegible] [illegible]
nam [illegible] dñm [illegible]
[illegible] iudice delegatum [illegible]
[illegible] forma brevis [illegible] ap(osto)lici
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dño Cristoforo iudice delegato [illegible]
instantia facta per dictum Michaelem [illegible]
[illegible] Tergestinum ac relationem affixionis dicte citationis
ad domum dicti [illegible] [illegible]
[illegible] ap(osto)lico [illegible]
intellecto tenore [illegible]
dum [illegible] parentinum [illegible] dicti brevis [illegible]
factos [illegible] dicto Michaeli [illegible]
[illegible] [illegible] ipsi Michaeli [illegible]

[illegible] , [illegible] [illegible] [illegible] dicto Christo[illegible] [illegible]
nulla facta [illegible] [illegible] , [illegible] ipsa bona dicti [illegible]
[illegible] filia [illegible] fuit baptizata [illegible] [illegible]
[illegible] mandauit etiam [illegible] ipsi [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fuerit
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dicti [illegible] [illegible] fructus , [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] fuerunt , [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible]
[illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] omnes facto
[illegible] ipsum dominum Christum [illegible] [illegible] ipsum [illegible] [illegible]
dicti [illegible] [illegible] ipsi [illegible] illata [illegible]
[illegible] nullos [illegible] nulla [illegible] nullo [illegible] , ac
[illegible] ordine [illegible] non [illegible] factos [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fore
[illegible] [illegible] [illegible] ipsa [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ipsum [illegible]
[illegible] [illegible] factos [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ipsos [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ad [illegible] ad [illegible] in facto [illegible] dictis
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] filius [illegible] [illegible]
[illegible] dicte [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] .

[illegible] ad [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Antonius de [illegible] [illegible] — a Christo die xxiij° mensis aprilis [illegible]

[illegible] die xxiij° mensis aprilis [illegible]
[illegible] domino d. Antonio
[illegible] Michael [illegible] Salomonis [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] capitulum [illegible]
[illegible] Allegreto, dicto [illegible]
[illegible] Cristoforus [illegible]
[illegible] Michael
[illegible]
[illegible] coram [illegible] domino Allegreto [illegible]
[illegible] Michael dictus [illegible]
[illegible] Allegreto
[illegible]
[illegible]
[illegible] domino Allegreto [illegible] Antonius [illegible]
[illegible] Baldassar [illegible]

personaliter intimare deberem, quam si cum idem Benedictus reperi-
re possem, ipse ser Iohannes nuncius affigere deberet super hostio
domus ipsius [illegible]

Eadem die ser Iohannes Baldassar nuncius prefatus retulit mihi
Nicolao notario cancellario curie patriarchalis se de mandato prefati
domini vicarii et ad instantiam dicti Michaelis [illegible]
dictum Benedictum personaliter reperire ipsas litteras citatorias
de quibus supra affixisse super hostio domus habitationis
Benedicti prefati in [illegible] mandatum sibi factum.

Et ego Nicolaus de Marchabellis [illegible] publicus
imperiali auctoritate notarius et cancellarius curie [illegible]
[illegible] registravi [illegible] ex actis ipsius cancellarie [illegible]
[illegible] in cuius [illegible] subscripsi.

[illegible] [Ch]ristoforus de [illegible] de Utino [illegible] vicarius Aquilegien-
sis [illegible] apostolice sedis [illegible] dilecto [illegible]
Benedicto [illegible] salutem [illegible]
[illegible] litteras datas die octavo presentis mensis
[illegible] ad instantiam [illegible]
Michaelis [illegible] mandavimus
[illegible] in Aquilegia die [illegible]
[illegible] debemus ad videndum
[illegible] dicti Michaelis [illegible] ad
ulteriora in causa appellationis [illegible] ipsum Michaelem
appellantem [illegible] appellatum [illegible] ad omnes
singulos actus usque ad diffinitivam sententiam inclusive
[illegible] sicut in dictis nostris litteris [illegible] continetur.
[illegible] formis, [illegible] presentis
[illegible] comparuit [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] dominum [illegible] multitudine [illegible]
[illegible]
[illegible] forma [illegible] nobis [illegible]
[illegible] temporibus [illegible] debite [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] fuisse nullos [illegible]
[illegible] inviolabiliter [illegible]
[illegible]
Cum [illegible] legitime [illegible]
[illegible] cum [illegible]
[illegible] principali [illegible]
[illegible] nobis [illegible]
[illegible] volentes [illegible] nobis
[illegible]
[illegible] tenore [illegible]
[illegible] tibi [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] nobis in domino [illegible]
[illegible] ad
[illegible]
[illegible] principali [illegible]
[illegible]
[illegible] ipsa [illegible] nobis [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible]
[illegible] ad [illegible] ad omnes et singulos
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] no compare [illegible] dicta

[illegible] suprascriptis [illegible] delegatum

[illegible] diffinitam [illegible] ultra [illegible] forma [illegible]

justitia procedentes [illegible] fuerit sententia [illegible]

[illegible] ultimo non morte nec citato [illegible]

[illegible] sigilli impressione munitas [illegible]

[illegible] quemcumque sincerum [illegible] commodo [illegible] potius

[illegible] per hostia domus [illegible] habitationis [illegible]

affigi [illegible] mandamus [illegible] quas presentes seu

affixionem relationi dicti nuncii latoris [illegible] plenam

ut alio legitimo documento pro nul[li]tate

debeamus fidem. Datum [illegible] die [illegible]

anno [illegible]

Reverendo in Christo patri et domino domino Antonio de [illegible] episcopo [illegible]

[illegible] de [illegible] de [illegible] canonicus [illegible]

[illegible] parte judex [illegible] apostolica deputatus salutem

[illegible] litteras citatorias ad

[illegible] judicis [illegible]

[illegible] Quas [illegible] commodo

[illegible] per hostia domus sue solite habitationis

[illegible] affigi [illegible] remittentes nobis sub

[illegible] relationem presentiam seu affixionem [illegible]

[illegible] in litteris ipsis [illegible] Datum [illegible]

[illegible]

[illegible] ultimo [illegible]

[illegible] nona [illegible] sub

eius palacij civitatis Aquilegie presentibus honorabilibus viris [illegible]
Johanne [illegible] [illegible] Aquilegie [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicti
Stacium [illegible] dicto Jacopo de Tolentino [illegible] [illegible]
pet. [illegible] palmada civibus [illegible] Aquilegie [illegible] testibus
ad infrascripta [illegible] et vocatis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] notarius [illegible] comparuit [illegible] [illegible] Michael [illegible]
[illegible] [illegible] dicens quod ad presens [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] testium ad producendum et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellationis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] domino Cristoforo de [illegible] [illegible] vno canonico
Aquilegiensi et iudice dellegato apostolico dicte cause, Et quia
[illegible] dictus Cristoforus [illegible] [illegible] [illegible] Aquilegie [illegible]
assignatus fuerat terminus ad producendum, necnon [illegible] [illegible] pot
[illegible] fuit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] producere, Et [illegible] [illegible]
[illegible] dominum Cristoforum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad aliquod
[illegible] [illegible], [illegible] fuit [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

Die [illegible] quinta [illegible] [illegible] [illegible] intra nonam
[illegible] [illegible] [illegible] Aquilegiensi [illegible] in burgo
Aquilegie [illegible] ante domum habitationis infrascripti domini
Cristofori [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]
testibus ad hec [illegible] et alijs [illegible] [illegible] dicto domino Cristoforo
iudice dellegato comparuit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] iudicis, et [illegible] dicto Cristoforo [illegible] [illegible]
[illegible] domini [illegible] [illegible] et relationem [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] procedendo in lite [illegible] in facti
[illegible] littere [illegible] bene [illegible] fuisse et [illegible]
[illegible] in [illegible] favore [illegible] dominum Antoni[illegible]
[illegible] tempus [illegible]
[illegible] male fuisse per eum appel[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] omni [illegible]
[illegible] facta [illegible]
[illegible] in eo [illegible]
[illegible]
dominus episcopus [illegible] [illegible]
[illegible] factam per ipsum dominum Cristoforum [illegible] dolle
[illegible] per ipsum dominum episcopum [illegible]
[illegible]
[illegible] ad diffinitivam [illegible]
[illegible] ut [illegible]
ipse [illegible] ad [illegible] in
Aquilegia [illegible] delegatus [illegible]
[illegible] dicte Aquilegiensis ecclesie [illegible]
[illegible]
[illegible] admitti [illegible]
non [illegible]
[illegible] eum [illegible]
[illegible] ad [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] dno Antonio [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ipi Guidoni [illegible]

[illegible] in nostro domino [illegible] intentionis

[illegible] licentias [illegible] dilligenti

[illegible] domino [illegible]

[illegible] dicte licentie [illegible] domino [illegible]

[illegible] commissionem [illegible] dilligentie [illegible]

[illegible]

[illegible] dilligenti [illegible]

[illegible] commissione [illegible]

[illegible]

[illegible] dictas licentias [illegible]

[illegible] debere dicto Guidoni [illegible]

[illegible] mandavit [illegible]

[illegible] nostro domino [illegible] Guidoni [illegible]

[illegible] dilligenti.

[illegible] Baldisserre [illegible]

[illegible] Nicolao

[illegible] mandato [illegible] domini [illegible]

[illegible] dilligenti [illegible]

[illegible] nostro domino [illegible]

[illegible] commissionis [illegible]

[illegible]

Ego Nicolaus de [illegible]

[illegible] et consiliarius [illegible] supplicacionem [illegible]
ex actis [illegible] publica [illegible] ad verbum extrahi
et [illegible] fecit [illegible] in testimonium [illegible]
[illegible] subscripsi

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] quatinus [illegible]
[illegible]
ad [illegible] [illegible]
[illegible] appellante [illegible]
appellatum [illegible] contra [illegible] dicta
[illegible]
[illegible]
[illegible] dicte littere [illegible] ad allegandum [illegible]
allegare [illegible] vellet [illegible]
[illegible]
ad [illegible] vellet [illegible]
[illegible]
ad [illegible]
[illegible]
[illegible] in dicta [illegible] littera [illegible]
[illegible]

venerandi capituli nec Aquilegie [illegible] [illegible] Aquileg[illegible]
nequiverimus personaliter interesse, Idem Archidiaconus die martis
predicta personaliter Aquilegiam transferens, ibidem coram
testibus et notario publico prescriptis fuit quod ecclesie parrochialis
et cura ipsius predicte [illegible] die xij. die Januarii [illegible]
Utinum transferens coram Nobis ubi tunc personaliter
residebamus, per dicti capituli nec Aquilegie [illegible] [illegible]
presentare [illegible] [illegible] acceptavit, et [illegible] [illegible]
[illegible] passus ac [illegible] coram suprascripto domino
Antonio tunc decano nunc vero episcopo Tergestino in ecclesia
predicta et [illegible] alia [illegible], ac omnium
in dicto [illegible] per ipsum dominum [illegible] [illegible] [illegible]
passus fuit coram [illegible] domino Episcopo [illegible] per [illegible]
[illegible] [illegible] ut ad [illegible] [illegible] dignemini! Nec non Cristoforus [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] per nos [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Aquilegie [illegible] volentes in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] debitum [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] die [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] coram Nobis [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]
Ad [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] principali [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], Et ad

Reverendo in Christo patri domino Antonio de [illegible] dei gratia episcopo Tergestino
Cristoforus de [illegible] canonicus Aquilegiensis ac iudex a sede
apostolica una cum aliis infrascriptis specialiter deputatus salutem [illegible]
[illegible] dudum sanctissimus dominus noster dominus Nicolaus papa quintus
per litteras suas quamdam appellationis causam [illegible] inter [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Tergestinum [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nobis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in ipsis litteris apostolicis nobis [illegible] per dictum
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Nos vero [illegible]
[illegible] litteras [illegible] [illegible] [illegible] tenore [illegible]
[illegible] in ipsis litteris [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Michaelis coram nobis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] dicta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Michaelis
per [illegible] domini [illegible] [illegible] [illegible] nulla [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] principali [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] dominum episcopum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] per [illegible] dominum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
dicti Michaelis [illegible] dictum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellationem
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nichilominus [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] dicti Michaelis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in dicta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nobis [illegible] [illegible] significarunt

ad vestram noticiam deduximus per presentes. Mandantes vobis sub
pena contentis in ipsis literis apostolicis, quatenus
[illegible] per dicta arcubucho[?] futuris requisitus ad [illegible]
[illegible] nostre [illegible] m [illegible] parte [illegible] similibus
[illegible] et aliis bonis ablatis, compellentes eundem
per censuram ecclesiasticam, ad quam ad restituendum [illegible]
[illegible] vel [illegible] dispensis procedendum, [illegible]
[illegible] [illegible] et ad [illegible] eidem [illegible]
de expensis [illegible] dicta [illegible] [illegible] ab eo et appellatione remota — *alibi respondendum*
[illegible] alia [illegible] in dicta [illegible] [illegible] [illegible] observari
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] dicti [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible]
vobis per presentes [illegible] [illegible] prima [illegible]
[illegible] [illegible] dicta [illegible] [illegible] plenam
dabimus fidem. Datum Rome [illegible] die [illegible]
[illegible] Junii 1451.

Cristoforus de [illegible] [illegible] communis [illegible] [illegible]
ac [illegible] [illegible] [illegible] apostolicus delegatus. Dilectis
[illegible] [illegible] [illegible] salutem [illegible] [illegible]
[illegible] nos [illegible] apostolicarum literarum nobis per [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
dicta [illegible] per [illegible] [illegible] Antonii [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
in [illegible] [illegible] [illegible] per dictum [illegible] Antonii [illegible]
[illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]

[illegible] continetur. Quocirca singulis et [illegible] presbiteris
sedis [illegible] in domino Christo districtius mandamus [illegible] quatenus
ad executionem dicte nostre sententie contra eos [illegible] debeat(is)
[illegible] compellendo eosdem per censuram ecclesiasticam
ad restituendum [illegible] predicto [illegible] Michaeli
filio [illegible] ut [illegible] dicto domino [illegible]
condemnando et faciendo [illegible]
[illegible] sub penis contentis in litteris apostolicis
[illegible] volentes [illegible] dictam nostram sententiam [illegible]
effectum [illegible] qualibet in virtute sancte obedientie et sub
penis contentis in dictis apostolicis litteris requirimus et mo-
nemus vobisque [illegible] mandamus quatenus si opus fuerit et
per dictum [illegible] ad instantiam dicti Michaelis fueritis
requisiti, aut alter vestrum fuerit requisitus [illegible]
[illegible] in predictis [illegible] ad executionem dicte
nostre sententie [illegible] suffragio valeat
[illegible]. In quorum sub nostri sigilli impressione testimonium [illegible]. Dat.
[illegible] die [illegible] mensis Junii 1451

Dicto [illegible] die sabbati [illegible] mensis Junii hora
[illegible] actum [illegible] in ecclesia [illegible]
[illegible] presentibus venerabilibus viris domino Iacobo [illegible]
[illegible], Galeotto de [illegible] Bernardo de [illegible]
[illegible] dicte collegiate ecclesie [illegible] domino
[illegible] dicte ecclesie [illegible]
[illegible] domino Daniele de [illegible]
dicte collegiate ecclesie [illegible]
[illegible] reverendo in Christo patre [illegible]
[illegible] de [illegible] collegiate [illegible]
[illegible] domino Nicolao [illegible] bulla
plumbea [illegible] more Romane curie [illegible]
[illegible] sanas integras [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] subscriptis [illegible]
[illegible] tenor sequitur Nicolaus episcopus servus servorum dei
Dilecto filio [illegible] et [illegible] in [illegible] cardinali
[illegible] [illegible] Castellan[illegible] de [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Datum Rome apud Sanctum Petrum
Anno Incarnationis dominice millesimoquadringentesimoquinquagesimo
[illegible] pontificatus nostri anno quinto. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] formam [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] bulla de [illegible] alba ab [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] rubea, ad cordulam [illegible] rubei coloris
[illegible] [illegible] [illegible] tenor sequitur [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Roma
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible] [illegible]~~ [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible].

, volentes in ea ipsa manum parte [illegible] fuit fr[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ipsorum [illegible]

[illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] sub [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] hunc [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] pro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (left margin: [illegible])

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (left margin: [illegible])

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ultimo [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (right margin: [illegible])

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] anno 1451

[illegible] [illegible] [illegible] condempnationes [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] extremitatibus(?) [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] contra(?) [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dominus(?) [illegible]

[illegible] fuerunt

et [illegible] domino premissa et [illegible]

~~[illegible]~~ accusa[illegible] commenda [illegible] dicti

[illegible] ad petendum dominum [illegible] domino competentis et

petivit eum commende [illegible]. Et in expensis [illegible] ([illegible] ad dominum dicti [illegible])

et procedendo ad ulteriora in ipsa causa principali [illegible]

[illegible] in favorem ipsius Michaelis per [illegible] dominum

Antonium [illegible] episcopum [illegible]

ad allegationem per [illegible] dominum [illegible] episcopum

fuisse [illegible] constitutum [illegible]

favore [illegible] dicti Benedicti, [illegible] ipsum Benedictum male [illegible]

fuisse [illegible] appellatum, [illegible]

tionem [illegible] Michaelis favore [illegible]

[illegible] processus [illegible] circa ipsum dominum Antonium [illegible]

delegato [illegible] per ipsum Michaelem [illegible]

[illegible] per ipsum dominum Antonium [illegible] cum [illegible] in

ea [illegible] appellatione [illegible] in dicta allegatione

[illegible]

domino [illegible] in ea appellatione [illegible] ipsum Benedictum [illegible]

[illegible] per ipsum Michaelem [illegible]

[illegible] per ipsum dominum [illegible]

[illegible] per ipsum dominum episcopum [illegible] dicto Michaele

[illegible] favore [illegible] ipsi domino

Antonio [illegible] dicto domino episcopo [illegible] et aliis [illegible]

[illegible]. Et successive petivit [illegible]

[illegible] Cristoforus [illegible] dicti domini Antonii episcopi [illegible]

[illegible] relatione facta de [illegible] Antonio

ad commendam dicti Benedicti ipso [illegible]. [illegible]

[illegible] domino competente commende prioratus

Et successive admisit [illegible] per ipsum Michaelem [illegible]

de facto admittere [illegible], cum ipsa [illegible] et

legitime [illegible] voluit [illegible].

... hec R(everen)di d(omi)ni ep(iscop)i Tergestini directe ipsi d(omi)no [illegible]
cum relatione in ea melius [illegible] est.

a Terg(esto) — Ven(erabi)li [illegible] viro d(omi)no Cristoforo de [illegible] canonico [illegible] ac [illegible] apostolico iudici delegato amico [illegible] honorando [illegible].

tenor missive — Ven(erabi)lis vir et amice n(oste)r [illegible] honorande salutem etc. Heri [illegible] datas die [illegible] presentis de [illegible] continentes [illegible] [illegible] Tergesti [illegible] per vos [illegible] [illegible] super hostio domus [illegible] [illegible] dicti [illegible] super [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dictus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vobis [illegible] [illegible] vos cum [illegible] [illegible] transmitto [illegible] [illegible] plenarie. Valete etc. Ex Tergesto die septima maij m°cccclij.

Antonius ep(iscopu)s et
comes Tergestinus

Millesimo [illegible] indictione [illegible] die [illegible] septimo mensis [illegible]
in episcopali palatio coram R(everen)do in Christo patre d(omi)no d(omino) Antonio
dei et apostolice [illegible] gratia episcopo et comite Tergestino [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] venerabilis viri d(omi)ni Cristofori de
[illegible] canonici [illegible] [illegible] apostolici
delegati et presentavit ipsi R(everen)do d(omi)no ep(iscop)o quasdam litteras
[illegible] [illegible] d(omi)ni delegati [illegible]
[illegible] [illegible] Tergestini [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] coram ipso d(omi)no delegato
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] die [illegible]
mensis [illegible] sigilloque ipsius d(omi)ni delegati munitas [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] predictum.
[illegible] litteras citatorias scilicet fuerit [illegible] presentis [illegible]
presentanti [illegible] ipsum reverendum dominum episcopum ut portam sue
affigi facere deberet iuxta tenorem litterarum presentis domini delegati
ille per ipsum nuncium mandavit litteras citatorias predictas.
Quibus litteris tamen citatoriis presentatis per ipsum dominum episcopum
de manu nuncii supradicti receptis presentis sedulo dictus episcopus
mandavit [illegible] ipsius domini delegati [illegible] [illegible] mandavit
prout litteras citatorias per [illegible] nuncium curie iuratum
dicto Guidoni personaliter [illegible] in civitate [illegible] [illegible] / fuit ante
super hostio domus habitationis ipsius Guidonis affigi deberet
iuxta commissionem ipsius domini delegati.

Dicta die [illegible] nuncius episcopalis curie iuratus, retulit
mihi notario Nicolao de Marchatellis episcopalis curie [illegible]
cancellario se de mandato et commissione presentis domini episcopi
[illegible] [illegible] dicto Guidoni personaliter [illegible] [illegible]
[illegible] litteras citatorias de quibus supra fit mentio super hostio
domus habitationis dicti Guidonis in omnibus iuxta [illegible] [illegible]
commissionem [illegible] presentium domini episcopi [illegible].

Et ego Nicolaus de Marchatellis episcopalis curie [illegible]
cancellarius [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] cancellarie [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] in cuius fidem me subscripsi

[illegible]

[illegible] Aquilegien. [illegible]

[illegible] prout appar[et] [illegible]

[illegible] Nicolai divina providentia pape quinti [illegible]

[illegible] tenor sequitur [illegible]. Nicolaus episcopus servus servorum

dei dilecto filio Cristoforo [illegible] canonico Aquilegien[sis] salutem

[illegible] supplicationibus [illegible]

[illegible] opportunis. Exhibita [illegible] nobis

[illegible]

[illegible] quondam [illegible]

[illegible] filium [illegible]

[illegible] infirmitate [illegible]

[illegible] afflictione [illegible] filio

[illegible] domo

[illegible] ad Ecclesiam [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] domo [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] appellavit [illegible]

ad [illegible]

[illegible]

[illegible] appellationis [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] appella[tionis]

[illegible] appellationis

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

fuerint [illegible] cardinalis [illegible] propositis, quod [illegible]

super appellatione [illegible] decernimus, [illegible] quod [illegible]

[illegible] constitutionibus [illegible] a [illegible]

subtractione [illegible] fidelium fuerint obsequium, [illegible]

[illegible] fuerint [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ad iudicium [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

millesimoquadringentesimoquinquagesimo [illegible]

pontificatus nostri anno quinto. Vigore [illegible]

[illegible] appellationis [illegible]

[illegible] cardinalium [illegible]

[illegible] appellationem [illegible]

cuius lite in fauorem michaelis iudici Antonio [illegible] ac
[illegible] michaelis appellatum ex altera [illegible]
[illegible] dni [illegible] de gotti [illegible]
[illegible] iudice delegatum a Rev[ere]ndo in xpo patre dno [illegible]
[illegible] epo [illegible] [illegible] visto per nos rescripto
aplico [illegible] [illegible] citationis ac citationis et [illegible]
[illegible] [illegible] per quos citauimus eum ad videndum
[illegible] ipm michaelem [illegible] [illegible] [illegible]
in dicta causa appellationis [illegible] principale [illegible] visis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quibus [illegible] [illegible]
[illegible] nos dicte cause iudices competentes in [illegible] dicti
[illegible] nos competentes [illegible] dictus michaelis [illegible] [illegible]
[illegible] actis [illegible] [illegible] [illegible] coram [illegible] dno
Antonio de gotti [illegible] [illegible] [illegible] delegato [illegible]
[illegible] [illegible] tunc epo [illegible] [illegible] coram Rev[ere]ndo patre dno Johe
epo [illegible] [illegible] [illegible] appellationis tunc delegato aplico
[illegible] nobis per dictum michaelem [illegible] [illegible] [illegible]
aliis citationibus per nos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] ac visto [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] rescripto aplico in forma [illegible] per [illegible]
obtento [illegible] dicto dno epo [illegible] [illegible] appellatione
per [illegible] [illegible] [illegible] omnia [illegible] [illegible] lite per [illegible]
[illegible] [illegible] Antonium [illegible] [illegible] ac [illegible]
[illegible] [illegible] coram ipo dno epo [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] per ipm dnm epum [illegible] [illegible] [illegible]
michaelis [illegible] nos [illegible] formam dicti [illegible] [illegible]
rescripti aplici [illegible] [illegible] [illegible] aliis citationibus per
nos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible]
[illegible] ad omnes et singulos actus usque ad diffinitiuam [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] per nos in [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible]
per ipm dnm epum [illegible] [illegible] michaelis [illegible] [illegible]

[illegible] Item visis [illegible] aliis [illegible] per nos [illegible]
ipsum Sindicum [illegible] ad producendum [illegible] videlicet
dictum in facto principali ac terminos [illegible]
[illegible] principalis quam appellationis causa
Nobis per ipsum [illegible] in [illegible] ipsius [illegible] in
qua [illegible] productis [illegible] et singulis
aliis [illegible] [illegible] processibus in [illegible]
favore deductis. Videlicet visis [illegible] diffinitivam
[illegible] per [illegible] dominum [illegible] de [illegible]
[illegible] delegatum et aliis singulis [illegible]
[illegible] considerandis [illegible]
[illegible] deliberatione [illegible]
[illegible] per [illegible]
[illegible] ad hanc nostram diffinitivam sententiam [illegible]
[illegible] dicto [illegible] dicto
Sindico [illegible]
[illegible] Christi nomine invocato [illegible]
[illegible] pro tribunali sedentes [illegible]
[illegible] Nobis [illegible]
[illegible] diffinitivam [illegible]
pronunciamus [illegible] appellationem per
dictum Sindicum [illegible] per [illegible]
dominum Antonium de [illegible] delegatum [illegible]
[illegible]
per ipsum dominum Antonium de [illegible] in favore
dicti [illegible] allegantissime
fundatas [illegible] auctoritatibus [illegible] doctorum tam
sacre theologie [illegible]
[illegible] diffinitivam [illegible]
pronunciamus [illegible] modo [illegible] forma quibus
[illegible] possumus [illegible]

[illegible] in scriptis [illegible] appellatione [illegible] legittime [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicta [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] in [illegible] [illegible].

Lata data et in his scriptis pronunciata fuit suprascripta diffinitiva sententia per suprascriptum dominum [illegible] Julium [illegible] sedentem in burgo Aquilegie [illegible] pro tribunali [illegible] per me [illegible] notarium infrascriptum de eius mandato lecta et publicata, sub anno nativitatis domini nostri Yhesu Christi millesimo quadringentesimo quinquagesimo [illegible] indictione [illegible] die martis undecima mensis [illegible] hora vesperarum [illegible] presentibus [illegible] Bertrando filio ser Dominici olim ser Bertrandi de Glemona [illegible] Collegiate ecclesie sancte Marie maioris de Utino [illegible] Dominico olim [illegible] mansionario dicte ecclesie maioris de Utino [illegible] Thoma [illegible] filio ser [illegible] de [illegible] de Utino, Paulo [illegible] Antonio [illegible] de [illegible] testibus [illegible] dicto [illegible] [illegible] legittime [illegible]. Quamquidem sententiam [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] Eduardo [illegible] salutem in domino [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible]
tibique sub excommunicationis pena mandantes, Quatenus
[illegible] coram Nobis [illegible] xvij. [illegible]
pro dicto ipse [illegible] fuit alias [illegible] predictam [illegible]
[illegible] in domibus [illegible] Ligame
[illegible] inter nonam et vesperas [illegible]
[illegible] appellationis
coram Nobis ventilatur [illegible]
[illegible] filie [illegible] occulte rapta et ad [illegible]
[illegible] adducta [illegible]
[illegible] fuit [illegible]
[illegible] videndum. Alioquin nostros [illegible]
[illegible] et te non comparente procedemus ad excommunicationem
[illegible] et ad [illegible] fuit [illegible]
[illegible] obstante. Has autem literas nostri sigilli
impressione munitas et ad [illegible]
[illegible]
[illegible] domus [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 1451.

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

michaelis Ebrei hinricus [illegible] formam [illegible] conditi
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] hinricus [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Actum die xxj° may 1451.

Die xxj° mensis actum vero in domum [illegible] ipsius [illegible]
presentibus Nobilibus viris domino de [illegible]
[illegible] Johanne [illegible] philippo [illegible] [illegible] testibus ad
hec [illegible] Nicolaus [illegible] michael Ebreus [illegible] Salomonis
[illegible] in [illegible] [illegible] suos procuratores
[illegible] [illegible] constitutos [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] hinricus
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] substituendi [illegible] promittens de rato [illegible]

Dicto [illegible] [illegible] die lune xxvij° dicti
mensis maii actum vero in castro sub logia [illegible]
presentibus [illegible] [illegible] doctoribus domino Johanne de [illegible]
[illegible] [illegible] testibus [illegible] pluribus [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] ex officio [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] ad [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] actum vero in [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] bartholomeo [illegible]

[illegible] ad [illegible]

[illegible]

[illegible] ad [illegible]

[illegible]

[illegible] in burgo [illegible]

[illegible]

[illegible] Johannem [illegible]

[illegible]

[illegible] in [illegible]

1644

[illegible] Nobilis ... Zucho ... [illegible]

Millesimoquadringentesimo [illegible] ... Indictione ... [illegible] ... Actum in villa ... [illegible] ... Antonius ... de ... [illegible] ... testibus ad hec ... [illegible] ... de ... Zucho ... [illegible] ... [illegible]

[illegible] ... testes ...

... Antonius ... de ... [illegible] ... testes ... [illegible] ... Nobiles de Zucho ... [illegible]

Super ... [illegible] ... in libello ... [illegible] ... petro bello ... [illegible] ... filio ... [illegible] ... petro bel ... [illegible] ... Gilbertus lanfussus ... [illegible] ... petrus bel ... [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Feria vi die penultima julii 1444.

testis

Laurencius Andree de Lovania [illegible] ultra ut asserit testis [illegible] et de plurimo [illegible] inductus [illegible] et interrogatus super capitulis [illegible] [illegible] [illegible] vidit et deposuit [illegible] [illegible] [illegible]

Super primo [illegible] capitulo [illegible] interrogatus [illegible] deposuit [illegible] [illegible] in libello [illegible] [illegible] valentinum de Lovania [illegible] [illegible] [illegible] in villa [illegible] Lovanii [illegible] Valentino [illegible] [illegible] [illegible] Interrogatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Interrogatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Interrogatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Interrogatus [illegible] Valentinum [illegible] Interrogatus [illegible] Valentino [illegible] [illegible] nihil scire. Interrogatus [illegible] [illegible] in villa Lovaniensi [illegible] in domo [illegible] Valentinum [illegible] [illegible] [illegible]

Super aliis [illegible] capitulis [illegible] interrogatus [illegible] deposuit [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Symon [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et de plurimo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] deposuit [illegible]

[illegible] capitulo [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] Lovanii [illegible] [illegible] Valentinum de Lovania [illegible]

[illegible] nobiles [illegible]

[illegible] iudicamus [illegible]

[illegible] nobiles [illegible]

[illegible] vel aliud [illegible]

[illegible] loco [illegible] vellet [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] apostoli [illegible] +
testamenti prima [illegible]
clementis
pauli
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] annos [illegible] [illegible] Alvarus [illegible]
[illegible] annis [illegible] [illegible] [illegible] interrogatus
[illegible] et [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] possidet
[illegible] interrogatus [illegible] nobiles [illegible]
[illegible]
[illegible] interrogatus [illegible]
[illegible] nobilium [illegible] et [illegible]
[illegible] interrogatus [illegible]
[illegible] nobilibus [illegible]
[illegible]

[illegible] aliud [illegible]
[illegible] aliud [illegible]

[illegible] testes [illegible]
[illegible] est [illegible]
Alvarus [illegible] veller [illegible]

[illegible]

[illegible] testes [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] que [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ad [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] anno [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] possedet [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] sopra detto [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Bernardo
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Nicolai [illegible] Blasius [illegible] petri [illegible]

[illegible]

[illegible] relicte quondam Valentini de [illegible] petro [illegible] ~~[illegible]~~ Blasio [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ipso uno filio ac quodam alio suo filio dicto [illegible] morantibus [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] iudicaret [illegible] laborator [illegible] accordo, et laborabat [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Super quinto capitulo [illegible] Bartholomeo [illegible] Bolonini de Laurentiis [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ad hoc movent[illegible] debito [illegible] ad [illegible]
[illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] Antonio [illegible]
[illegible] dictus [illegible] Florencia [illegible]
[illegible] ad hoc [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] dictus [illegible] de [illegible]
[illegible] dictus [illegible]
[illegible] Magister Antonius [illegible]
[illegible] de [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible] Clapso ipse [illegible]
[illegible] Valentinus [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] dicti [illegible] blasio [illegible] Valentino [illegible]

[illegible]

[illegible] blasius [illegible]

[illegible]

[illegible] humo [illegible] / [illegible] monstrabatur [illegible] [illegible] B. [illegible] tunc erat [illegible] erat [illegible] duo [illegible] [illegible].

[illegible]

[illegible]

[illegible] Antony [illegible] [illegible] Nicolai de [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] et voluntate [illegible] [illegible] ab Alamano [illegible] [illegible] nominibus [illegible] [illegible] ignorans [illegible] [illegible]

[illegible] quarta [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] audiuit [illegible] Valentinum [illegible] petri Bel [illegible] Valentinus [illegible] dicto Blasio [illegible]

[illegible] Valentinus [illegible] filius dicti petri Bel [illegible] dicto Blasio [illegible] Valentinus dicto Blasio [illegible] audiuit [illegible] Valentino [illegible] dicti petri Bel [illegible] dicto Blasio [illegible] filio [illegible]
[illegible] dicti petri Bel [illegible] Valentinus [illegible] dicti petri Bel [illegible]

[illegible]

[illegible] testes [illegible]

[illegible] dicto Blasio [illegible]

[illegible]

[illegible] capitulo [illegible] vendere vel aliud [illegible]

[illegible]

[illegible] vendere vel aliud [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ad [illegible] ad ipso [illegible] in villa louanie [illegible] a quo [illegible] ipso [illegible] ad [illegible] a quo [illegible]

[illegible]

a quo audivit dici [illegible] ab aliis personis [illegible] [illegible]
[illegible] possidebat [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Super secundo capitulo examinatus dixit [illegible] in capitulo nominatis [illegible] in villa [illegible] [illegible] ut in capitulo continetur dixit se scire.

Super tertio capitulo examinatus dixit nichil scire.

Super quarto capitulo examinatus dixit nichil scire.

Super quinto capitulo examinatus dixit [illegible]

Super [illegible] capitulo examinatus dixit [illegible]

[illegible] aliqui [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vel [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] altera [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] qui fily
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] articulo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] reputatis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] habitant.
habitat [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] super [illegible] articulo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] / [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] fama et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] apud quos

[illegible]

[illegible] et [illegible] fama [illegible]

[illegible] et [illegible] et [illegible]

[illegible] nobilis [illegible] et [illegible] et [illegible]

[illegible] fama et [illegible]

[illegible] portabat [illegible]

[illegible] et [illegible] et [illegible]

[illegible] et [illegible] reputabatur [illegible] nobiles [illegible] et [illegible] portabat [illegible] et [illegible]

[illegible] reputabant [illegible] et [illegible] et de loco et tempore [illegible]

[illegible] et [illegible] et [illegible] nobiles [illegible]

[illegible] fama et [illegible]

[illegible]

11665[illegible]

[illegible] magister Ambrosius [illegible] Nicolai [illegible] testis [illegible]

[illegible]

[illegible] Ambrosius [illegible] Nicolai [illegible] testis [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] nostre [illegible]
[illegible]
[illegible] nomine [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] & [illegible]

[illegible] in [illegible]

[illegible] in domo in fine [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] capitulo examinatus dixit [illegible]

Super [illegible] capitulo examinatus dixit quod [illegible] dicto [illegible]

[illegible] possidebat vel possidebat [illegible]

Super xº octavo capitulo examinatus dixit nichil aliud scire quam supra deposuit

Super nono capitulo examinatus non fuit de eo quia [illegible] est [illegible]

Super ultimo capitulo examinatus dixit nil aliud scire quam supra deposuit

Item super premissis omnibus testis diligenter examinatus dixit quod ipse non est [illegible]

[illegible]

[illegible] vel incommodum de hoc [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] officium [illegible] de [illegible] in [illegible] loco [illegible]

[illegible]

Eisdem anno die mense februarii. Actum in villa de [illegible] [illegible] presentibus dicto domino Antonio notario [illegible] [illegible] [illegible] dicto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad hoc [illegible] [illegible] ad [illegible] dei evangelia [illegible] [illegible] [illegible] de hoc quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] predicto domino Antonio [illegible] [illegible] [illegible] evangelia [illegible] [illegible] Romanus [illegible] amore [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ... bello [illegible]

[illegible]

[illegible] anno domini [illegible] affectum ut [illegible]

[illegible] de [illegible] in villa [illegible]

[illegible] blasphemus [illegible] Interrogatus [illegible]

[illegible] vallis de Fagedo [illegible]

[illegible] Interrogatus si ipse blasphemus [illegible] liber [illegible] audivisse [illegible]

[illegible] de Fagedo [illegible]

[illegible]

[illegible] in villa de Fagedo [illegible]

[illegible]

Super [illegible] capitulo [illegible] blasphemus [illegible]

[illegible]

Super [illegible] capitulo interrogatus dixit [illegible]

[illegible]

Super [illegible] capitulo interrogatus dixit [illegible]

Super nono capitulo [illegible]

Super ultimo capitulo interrogatus dixit nihil aliud scire [illegible]

[illegible] interrogatus dixit [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] capitulo [illegible] vindex [illegible] impedimento [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] capitulo [illegible] vindex [illegible]

[illegible] capitulo [illegible] vindex [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] capitulo [illegible] vindex [illegible] Gregorium [illegible]
[illegible] Antoniam Nicolussa [illegible] Gregorius [illegible]
Antonia Nicolussa [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] capitulo [illegible] vindex vel aliud [illegible]
[illegible]

[illegible] capitulo [illegible] dicta Antonia Nicolussa [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Nobilium [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] ipso actu, indigemus de ipsius [illegible]

[illegible]

[illegible] indigemus [illegible] ac Ludovicus [illegible] indigemus de ipsius [illegible]

[illegible] septimo capitulo [illegible]

[illegible] octavo capitulo [illegible] vel aliud [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Nicholaus [illegible]

Super tertio capitulo Episcopus [illegible] nil aliud [illegible]

Super quarto capitulo Episcopus [illegible] Nicholaus [illegible] domus Gilberti [illegible]

[illegible] capitulo Episcopus [illegible]

Super [illegible] capitulo Episcopus [illegible]

Super nono capitulo Episcopus [illegible]

Super ultimo capitulo [illegible] nil aliud [illegible]

[illegible]

[illegible] Nicolai Bontempi [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] domino suo [illegible]
[illegible]

[illegible] anno [illegible]
[illegible]
[illegible] Blasio [illegible] anno [illegible]
post [illegible] Blasii [illegible]
[illegible] Blasio [illegible]
[illegible] Georgius [illegible]
[illegible] Interrogatus [illegible]
[illegible] Blasius [illegible]
[illegible] vell.
[illegible] Blasii [illegible]
[illegible] Interrogatus [illegible]
[illegible] anni [illegible] Interrogatus [illegible]
[illegible] Blasius [illegible] Interrogatus [illegible]
[illegible] Blasius [illegible] liber [illegible]
[illegible] liber [illegible]
[illegible] Interrogatus [illegible]
[illegible]
[illegible] Interrogatus [illegible]
[illegible]
[illegible] cognovit [illegible]
[illegible] Blasii [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] ab ipso Blasio dum viveret [illegible] habere duos filios [illegible]
[illegible] filios suos [illegible] quod Blasius decessit sunt elapsi anni sex [illegible]
[illegible]

Super [illegible]

[illegible]

Super [illegible]

Super nono [illegible] sunt [illegible]

Super ultimo capitulo [illegible] nihil aliud scire deponit [illegible] ipso capitulo
[illegible]

[illegible]

Die [illegible] Guillelmus [illegible] Julii [illegible]
[illegible] magistro Johanne de [illegible] Nicolaus [illegible]
[illegible]

[illegible]

Super primo capitulo [illegible] respondit [illegible] cognovisse ipsum [illegible] Blasium [illegible] in domo de qua in capitulo fit mentio [illegible] possidendo [illegible] ut [illegible] quadam [illegible] Rizardus [illegible] de [illegible] et [illegible] in [illegible] respondit quod [illegible] dicti Blasius [illegible] domo [illegible] de [illegible] nobilium [illegible] in ipso [illegible] tunc [illegible] Addens [illegible] quod [illegible] dicti [illegible] Blasium [illegible] possidere [illegible] de [illegible]

Super secundo capitulo [illegible] respondit et dixit quod ipse Blasius [illegible] plures de [illegible] filii [illegible] filio [illegible] ac [illegible] plures [illegible] ut [illegible] qui Blasius [illegible] filii [illegible] reputatur [illegible] nobilium [illegible] respondit quod ab [illegible] de [illegible] ab ipsis nobilibus

Super tertio capitulo [illegible] respondit [illegible] quod dictus Blasius [illegible] clapsis

Super quarto capitulo [illegible] respondit ignorare contenta in eo.

Super quinto capitulo [illegible] respondit nichil scire.

Super VI capitulo [illegible] respondit quod mortuo dicto Blasio [illegible] domus [illegible] ex post [illegible] ipso Blasio [illegible] mortuo ipso Blasio [illegible] de dicta domo [illegible] domo [illegible] ipsa domo [illegible]

Super VII° capitulo [illegible] respondit vel aliud scire [illegible]

Super octavo capitulo [illegible] respondit [illegible] quod filii [illegible] de [illegible] domus [illegible] domo [illegible] respondit quod [illegible] ab ipsis filiis [illegible]

Sup nono caplo non fuit [illegible] p fr[illegible] [illegible] + [illegible]
sup alys [illegible] caplo [illegible] [illegible] vel aliud [illegible] [illegible]
[illegible].

Item [illegible] dicti textus [illegible] [illegible] [illegible] non doctus [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aliquid [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] comodum incomodum [illegible] [illegible] quia bono
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fuit [illegible] dicti textus. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Testes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] qui est [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vicini ville [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] castrum [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

Infrascripte sunt dicte attestationes testium producto[rum] pro hominibus et Comunitate terre Clemone, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] filio Antonii [illegible] de Artena [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a banco [illegible] [illegible] [illegible] bancheriorum Curie infrascripti domini [illegible], [illegible] notario de forma Interrogatoriorum dato per dictum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Interrogatoriis dato per [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] commissione Magnifici viri [illegible] francisci barbaro [illegible] [illegible] ducali domini venetiarum [illegible] forojulii [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] partium [illegible] et [illegible] [illegible] Sub [illegible] Inducionis [illegible] infrascriptis descriptis et annotatis.

Tenor vero [illegible]

Pro Comunitate Clemone contra [illegible] de Artena [illegible] positiones infrascriptas [illegible] [illegible], Et negata et [illegible] [illegible] [illegible]/quos probare Intendit quatenus expediat aut fuerit necessarium non [illegible] [illegible] [illegible] Et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] exceptionis contra [illegible] attestationes [illegible].

[illegible] [illegible]

Et primo quod locus appellatus clama cum omnibus suis pertinentiis fuit [illegible] de pertinentiis ville Artene, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de Artena [illegible] [illegible] dicte ville Artene [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et reputatur. [illegible] Non [illegible] ut ponit quod [illegible] domini [illegible], [illegible] eius filius et [illegible] qui in dicto loco [illegible] dominum, non erant [illegible], [illegible] Nobiles feudatarii.

Item quod fuit [illegible] [illegible] [illegible] quod in dicto loco de clama [illegible] fuerit aliquod Castrum ut fortalicium [illegible] [illegible] [illegible] ut [illegible], licet [illegible] fuit certa domus de muro, [illegible] et a memoria hominum citra destructa, et denominatur ab aqua vocata clama. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domus murata destructa, que fuit [illegible] domini [illegible] [illegible] [illegible] fuit [illegible] [illegible] per illos de Clemona.

[illegible]

[illegible] fuerunt [illegible] Tinctores [illegible] [illegible]

Item [illegible] memoriam [illegible] fuerunt [illegible] omnibus [illegible] Tinctorum [illegible]

Item [illegible]

Item [illegible]

Item [illegible]

9 Item an sciant plures [illegible] in [illegible] ... [illegible]
[illegible] fuit [illegible] et in [illegible]
tempore [illegible] ville [illegible]
et [illegible] de [illegible], qui [illegible]
[illegible] et Clemone, fuit alii [illegible] dicte valle. [illegible]
ut [illegible] quod [illegible] in
castro [illegible] aliqua [illegible] et
[illegible] de [illegible].

10. Item an Rodulphus [illegible] de Clemna [illegible]
Archone, fuit alii de villa Archone, absque eo quod ipse ut alii
habent [illegible] tempore [illegible], aut tales fuit [illegible]
[illegible] a memoria hominum citra. [illegible] Item an Rodulphus
[illegible] Archone [illegible] Clemna, [illegible]
Rodulphus [illegible] jurisdictione [illegible].

11. Item an fuit [illegible] Johannis [illegible]
Bertulo, fuerit [illegible] fundo
tempore [illegible] fuerit [illegible] tempore [illegible]
in aliqua alia [illegible] a memoria hominum citra.
[illegible]

12 Item an Antonius [illegible] Nicolaus [illegible] Nicolaus et
Antonius [illegible], fuit de [illegible] Nobili et castelli
[illegible] de [illegible]. [illegible] Ignorant

13 Item an [illegible] nobiles [illegible]
pro [illegible] capitaneus [illegible]
fuit alii [illegible] ville de [illegible]
nulla jurisdictione [illegible] capitaneus [illegible] de [illegible]
nec ad [illegible] ville [illegible]. [illegible] Ignorat.

14 Item an fuit [illegible] de [illegible] in [illegible]
[illegible] de castro [illegible] de
[illegible] castellanus de [illegible]. [illegible] Nobilis et [illegible]
in castro, et hoc tempore [illegible]
[illegible] de Clemna in [illegible].

[illegible]

[illegible] supplicant

[illegible]

[illegible] supplicant

[illegible] Nobiles [illegible] Nobiles [illegible] supplicant

[illegible] castellanias [illegible] comitatus et inter castellanos, comitatus [illegible] secundum mores et consuetudines [illegible] supplicantium [illegible] secundum [illegible] consuetudines [illegible] Videtur ut in commissione [illegible]

Item quod fiat [illegible] Nobiles qui [illegible] castellanie [illegible] sub dicta commissione [illegible] castellanie jurisdictionis locorum [illegible] supplicant

Item quod Nobiles [illegible] Nobilibus [illegible] appellant [illegible]

23 [illegible] aut quibus [illegible] alioquin [illegible]

24 [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] nov [illegible]

M illesimo quadringentesimo quinquagesimo nono, indictione xij, die [illegible]
[illegible] [illegible] in domo habitationis [illegible]
[illegible] Bartholotte [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Ibique ego [illegible] ex commissione michi facta
per [illegible] generosum militem dominum Franciscum Barbaro pro serenissimo ducali
Dominio Venetiarum [illegible] Lunardum [illegible]
[illegible] Johannis Cholussi [illegible] Francisco q. Albani [illegible] de Artenea [illegible] testes [illegible]
per partem dominorum capitanei [illegible] et [illegible] Glemone [illegible] Bartholi [illegible]
Antonii [illegible] de Artenea [illegible] per me [illegible] ad [illegible]
[illegible] Evangelia [illegible] scripturis [illegible] de hiis que
[illegible] et [illegible] interrogati super capitulis infrascriptis [illegible] Glemone [illegible]
[illegible] tenore [illegible] vel domo [illegible] aut [illegible]
[illegible]

[illegible] testis

Lunardum [illegible] Johannis Cholussi de Artenea [illegible] habitans [illegible] annorum [illegible]
[illegible] productus per dominum capitaneum [illegible] et [illegible] Glemone [illegible]
[illegible] productus [illegible] interrogatus per me [illegible]
[illegible] Raphaele [illegible] de [illegible] capitulis infrascriptis [illegible]
[illegible] [illegible] de [illegible] ut infra [illegible].

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Artenee [illegible] Glemone [illegible]
[illegible] torrentis est [illegible] Artenee [illegible] castrum [illegible] Et [illegible]
[illegible] sunt plures domus [illegible] hominum de Artenea [illegible]
[illegible] habitare in Glemona [illegible] ville Artenee [illegible]
[illegible] ultra dictum [illegible] torrentem [illegible]
[illegible] testis [illegible] in dicta villa Artenee [illegible]
[illegible] habitantes ibidem [illegible] audivit [illegible]
[illegible] per alios habitantes in dicta villa. Interrogatus [illegible]
[illegible] ultra aquam [illegible] Artenea [illegible] Glemona [illegible] habitare aliquos [illegible]
[illegible] per aliquos habitantes [illegible]
[illegible] domus [illegible]
[illegible] Interrogatus [illegible] habitare ultra [illegible] aquam [illegible] Glemone [illegible]
[illegible] Radulfus [illegible] qui dicitur [illegible] in Glemona [illegible] Ambrosii
[illegible] de domo q. Odorici [illegible] habitare ultra dictam aquam
[illegible] [illegible] in loco [illegible] sub [illegible]
[illegible] jurisdictione [illegible] dicti Radulfus [illegible] habitantes [illegible]
[illegible] [illegible] Artenee [illegible]

[illegible] fuit [illegible] vallis Ardenne [illegible] obedivit [illegible] in [illegible] Ardenn.
[illegible] sicut [illegible] alii [illegible] habitatores vallis Ardenne [illegible] circa
dictum [illegible] Clementum [illegible] interrogatus quomodo scit, Respondit quod vidit semper
[illegible] dictos a [illegible] obedire [illegible], [illegible] dicte vallis Ardenne, [illegible]
[illegible] dictus Manfredus [illegible] alii habitantes in [illegible] erant fundatores [illegible]
[illegible] habitantes in [illegible] Ardenne [illegible] dictus Manfredus
[illegible] alii de domo sua faciebant talias dicto [illegible], Respondit se nescire et
[illegible] non cognovit dictum dominum Manfredum, sed bene audivit dici [illegible] bertolus
[illegible] filius [illegible] fuit [illegible]
[illegible] si dictus bertolus fuit de domo dicti [illegible] domini Manfredi, Respondit se
nescire, sed audivit dici quod [illegible] eius fuerunt de domo de [illegible]
[illegible] ille de dicta domo [illegible] habitantes [illegible]
[illegible] Ardenne, Respondit non recordari [illegible] aliquis ibi habitaverit.

[illegible] secundo capitulo [illegible], Respondit [illegible] in eo [illegible]. Interrogatus de causa scientie
[illegible] dicit quod ipse testis habet bonam noticiam de ipso loco, in quo non apparet signa
[illegible] castri [illegible] fortalicii [illegible] audivit dici [illegible] fuisse aliquod castrum
[illegible] sed bene apparet [illegible] cuiusdam domus [illegible] ruinate et
[illegible] domo [illegible]
[illegible], Respondit se audivisse dici quod [illegible]
[illegible] fuerunt de dicta domo [illegible] fuissent [illegible] vel rustici
[illegible] se nescire

[illegible] tercio capitulo [illegible] Respondit [illegible]
[illegible] dictus [illegible] respondit [illegible]

[illegible] quarto capitulo [illegible] Antonius [illegible]
[illegible] Matheus [illegible] frater dicti Antonii [illegible]
[illegible] Manfredus filius dicti [illegible] Mathei [illegible]
[illegible] ipse testis [illegible]
[illegible] vallis Ardenne [illegible]
[illegible] a tempore [illegible] testis [illegible] ipse testis [illegible]
[illegible]
[illegible] alii [illegible] dicte vallis [illegible]
[illegible] domo de [illegible], Respondit quod [illegible] de dicta domo
[illegible] de dicta domo [illegible]
[illegible]

[illegible] quinto capitulo [illegible] et interrogatus, Respondit [illegible] capitulo [illegible]
[illegible] a tempore [illegible] testis [illegible], Intelligendo de Antonio [illegible] dicti

[illegible] [illegible] pizulo [illegible] [illegible] de ipso bertulo [illegible] [illegible]
[illegible] filijs [illegible] interrogatus de causa scientie, respondit se scire [illegible] a dicto tempore sui
[illegible] citra, vidit collectores [illegible] omnes fractiones publicas [illegible]
que fecerunt [illegible] alij [illegible] [illegible] ville [illegible] [illegible]
[illegible] in pedeno ipsius ville [illegible] in pedeno Clemone, sicut [illegible]

[illegible] [illegible] alij [illegible] ville [illegible]

[illegible] [illegible] de causis [illegible] collectores [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] Clemone [illegible] [illegible] de causis, quibus ad presens non recordatur. Interrogatus
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], respondit quod non [illegible] scire [illegible]
[illegible] auditum, [illegible] dictus bertulus, qui a primo tempore citra [illegible] auditum
[illegible] velle [illegible] pedeno Clemone, [illegible] allegando se nobilem, [illegible]
citra [illegible] [illegible] [illegible] Interrogatus [illegible] [illegible] [illegible] in dictis
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], respondit quod [illegible] modo [illegible] alijs [illegible]
[illegible] alijs [illegible] [illegible]

Super [illegible] capitulo [illegible] interrogatus, respondit [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] super [illegible] [illegible] [illegible] capitulo [illegible] [illegible].

Super [illegible] capitulo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Interrogatus [illegible]
[illegible] se scire [illegible] super [illegible] [illegible] quia vidit ipsum bertulum
tempore [illegible] dicte ville [illegible] [illegible] [illegible] factas in dicta villa
[illegible] dicte [illegible] [illegible] dicti [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Clemone [illegible] [illegible] [illegible] sicut quilibet alius
[illegible] dicte ville [illegible] [illegible] dictus bertulus [illegible] [illegible]
in dicto loco [illegible], respondit quod non est de [illegible] in ipsa villa, [illegible] alios
[illegible] [illegible], eo [illegible] [illegible] [illegible] est in ipsa villa.

Super [illegible] capitulo [illegible] interrogatus, respondit quod dictus bertulus fuit et est
[illegible] [illegible] [illegible] sicut super deposuit, [illegible] [illegible] [illegible] audivit quod
ipse bertulus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ipsius bertuli [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ipsius bertuli, fuit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]

Super nono capitulo [illegible] [illegible] [illegible] quod aliquis [illegible] ville [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quod
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] super [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] auditum [illegible] [illegible].

Super [illegible] capitulo [illegible] interrogatus, respondit [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], respondit quod vidit dictum [illegible] [illegible] in [illegible]

[illegible] Clanne [illegible] pro [illegible] semper [illegible] reputati [illegible]
dicte ville Artene [illegible] sicut alii [illegible] dicte ville [illegible] fuerunt [illegible]
[illegible] fuerunt reputati Nobiles. [illegible] Clanne [illegible] Rodulfus
[illegible] de jurisdictione Tracassini [illegible] Artene [illegible] reperiunt [illegible]
[illegible] dicta aqua Clanne dividit jurisdictionem Tracassini a jurisdictione [illegible] Artene
[illegible] dictus Rodulfus [illegible] plures alii [illegible]
[illegible] Clanne [illegible] Tracassini [illegible] reputantur [illegible]
Artene [illegible] alii [illegible] habitantes [illegible]
[illegible] aquam [illegible] ville Artene.

[illegible]

[illegible] capitulo [illegible] nec [illegible] predictis
[illegible] nec aliquis [illegible] aut aliquis [illegible] Clanne [illegible] habere
[illegible] aliqua [illegible] sicut [illegible] Nobiles et [illegible].

[illegible] capitulo [illegible] vel non.

[illegible] capitulo [illegible]

[illegible] dicti [illegible] Clanne
[illegible] aliquem [illegible] dictis [illegible]
[illegible] aliquid [illegible] vel [illegible]
[illegible]
[illegible] dicti [illegible] dicti [illegible]
[illegible] ville [illegible]

[illegible] [illegible] die [illegible] aliud [illegible]
[illegible] testes [illegible]
[illegible] capitulo [illegible]
[illegible]

[illegible] capitulo [illegible]
[illegible] dicti [illegible] semper [illegible]
[illegible] Clanne [illegible]
[illegible] aqua Clanne [illegible] dicte ville Artene [illegible]
[illegible] ville Artene
[illegible] Clanne [illegible]
[illegible] appellatur Clanne [illegible]
[illegible] vocatur Clanna [illegible] dicti [illegible]
dicta aqua vocata Clanna [illegible]
[illegible] aliquis [illegible]
[illegible] [illegible]

Pro Bartolo manios de Clam [illegible] ex [illegible] vallis [illegible]

debent testes examinari super isto capitulo cum de materia

ipsorum sit unum plene [illegible] examinatum per curatum domini de [illegible]

Item testes fuerunt alias recepti et [illegible] super dictis capitulis idcirco non

debent ulterius recipi obstante lite [illegible] curati domini venetiarum obstante

re judicata et timore [illegible] vel inde [illegible] nasci [illegible] [illegible] inter

[illegible] et [illegible] [illegible] quod dicti testes examinentur et

[illegible] quod dicta examinatio non fiat in aliquo [illegible] in dicti [illegible]

Item non debent examinari quod comunitas glemone sit extra [illegible]

[illegible] sibi [illegible] et magnificum [illegible] in protestationem

Ad cautelam [illegible] dicto examinari [illegible] debuerint. interrogari [illegible]

fuerunt examinati super hac materia inter dictas partes et si sunt [illegible] comunitati

glemone [illegible] capitani et si sunt informati per aliquem [illegible] de glemona

Item [illegible] de causa [illegible] et qui fuerunt illi feudatarii in [illegible] judicium

et [illegible] fuerunt per judices superiores ab inferiori judicium

Item debent interrogari [illegible] quod [illegible] jurisdictionem [illegible] et [illegible]

[illegible] de [illegible] [illegible] la signoria [illegible] via [illegible] quella [illegible]

Item debent interrogari testes si per li patriarchi veniunt in judicium glemone [illegible]

feudatarii vel [illegible] in judicio glemone [illegible] in omni causa

Item debent interrogari testes si dominus [illegible] de [illegible] et stefanus eius filius

franciscus dictus manios filius ser stefanus de clama [illegible]

[illegible] stefanus filius [illegible] [illegible] de clama [illegible]

de clama [illegible] fuerunt et reputabant pro nobiles feudatarii [illegible] manios filius ser stefanus

et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

et stefano et manios non fuerunt [illegible] [illegible] et non [illegible] dicti [illegible]

glemona vel in judicio [illegible] et [illegible] testes si fuerunt [illegible] in judicio

et si [illegible] [illegible] in judicio glemone vel in judicio [illegible]

[illegible]

Item debent interrogari testes si [illegible] vel [illegible] vel antonius manios [illegible]

in judicio glemona vel [illegible] et si fuerunt [illegible] per capitaneus glemon

et si [illegible] vel judicium et si [illegible] judicium [illegible]

feudatarii et vassalli et si fuerunt de domo de clama [illegible] anti [illegible]

de clama et si [illegible] et antonius [illegible] [illegible]

[illegible] in compagnia la quale [illegible] non [illegible] [illegible] de glemona

Item [illegible] como [illegible] [illegible] compagno del dito [illegible]

no [illegible] [illegible] [illegible] uno cavallo in compagnia [illegible]

[illegible] [illegible] como [illegible] li altri feudatarii [illegible] et si [illegible]

[illegible] e antonius manios. juraverunt [illegible] in la comun [illegible] et si fuerunt [illegible]

[illegible] vel [illegible] [illegible] como [illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] aliquem, qui vocabant de domo sive capite de clema, et [illegible] dicti [illegible] dicit fuisse de dicta domo, Interrogatus quis tenet ultra dictam aquam de clema usque [illegible] dicit quod Rodulfus et [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] ille de domo [illegible] [illegible], Interrogatus cuius jurisdictionis sunt [illegible] [illegible] dicit quod de jurisdictione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Antonii et Clemone, [illegible] ac fuerunt in omnibus [illegible] sicut alii [illegible] dicte valle [illegible] [illegible] circa [illegible] aquam clema, prout ipse testis vidit [illegible] pro [illegible], Interrogatus si dictus [illegible] et alii [illegible] in clema [illegible] [illegible] circa aquam clemae [illegible] [illegible], tenent feudatarii [illegible] [illegible] Nobiles [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], dicit se nescire [illegible] [illegible] cognovisse dictum dominum [illegible] nec aliquem alium ~~[illegible]~~ [illegible] de [illegible] [illegible] in ipso loco de clema, dixit tamen se audivisse dici a quadam [illegible] vocata la [illegible], quod [illegible] dicta [illegible] [illegible] ille de dicta domo de clema erant Nobiles [illegible] si [illegible] dictus [illegible] alii de domo sua [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], dicit se nescire, dixit tamen [illegible] [illegible] [illegible] Antonius marmos [illegible] qui dicit se fuisse de domo de clema fuerunt [illegible] [illegible] caballaria, [illegible] [illegible] [illegible] ipse simul cum [illegible] Antonio [illegible] Luce de Clemone et cum [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] Interrogatus quare fuerunt [illegible] dicta caballaria, dicit quod [illegible] [illegible] [illegible] ipse [illegible] [illegible] audivit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ultra dictam aquam clemae [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] habent [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] dicit [illegible] pro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in dicto loco de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicit se nescire [illegible] dicit aliquem [illegible] ipso loco, [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] ipso [illegible] Interrogatus dicit [illegible] [illegible] pro [illegible] [illegible] fuit aliquid [illegible] in loco de clema [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fuit aliquid [illegible] [illegible] aliquod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Interrogatus si dicta domus [illegible] fuit [illegible] [illegible] dicit nescire. Interrogatus si dicta domus [illegible] [illegible] [illegible] dicit nescire, [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] fuit [illegible] [illegible] pro, [illegible] [illegible] [illegible] fuisse domus [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] capitulo [illegible] dicit [illegible] in [illegible] [illegible], Interrogatus si [illegible] dicte domus [illegible] [illegible] dicte ville, [illegible] [illegible], dicit [illegible] pro [illegible] [illegible]

[illegible] quarto capitulo [illegible] dicit [illegible] [illegible] dictum Antonius [illegible] [illegible] [illegible] dicti [illegible], [illegible] et [illegible] marmos [illegible] dicti Antonii [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quas omnes ipse testis dixit cognovisse [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] filii [illegible] [illegible] testes [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] dicte valle Antrone [illegible] villas ipsius valle [illegible]
[illegible] [illegible] dicte valle Antrone [illegible] [illegible]
[illegible]

Item [illegible] capitulo [illegible] [illegible] in capitulo [illegible]
[illegible] Antonium [illegible] [illegible] dicte valle Antrone [illegible]
[illegible] publica [illegible] dicte valle Antrone [illegible]
[illegible]

Item [illegible] capitulo [illegible] [illegible]

Item [illegible] capitulo [illegible] dicte valle [illegible]
[illegible]

Super octavo capitulo examinatus dixit se nescire nec audivisse dici, aut reputari quod ipse Bartolus sit nobilis vel castellanus, dicens quod mater ipsius Bartoli fuit filia naturalis (tamen) quondam ser Reginaldi de Zogliano, et mater eius Bartoli fuit filia etiam naturalis (tamen) quondam ser Iohannis de [illegible]ugnano, olim habitantis in Artonia sicut dixit esse publicum et notorium in Artonia et alibi et ut publice dicitur in ipsa villa.

Super nono capitulo examinatus [illegible] dixit [illegible] quod aliquis [illegible] Artonie [illegible] nec etiam ipse Bartolus [illegible] aliquam domum [illegible] super monte Artonie, [illegible] dixit [illegible] Artonie gessit [illegible] certos [illegible] super [illegible] Artonie [illegible] domus [illegible] ipsa [illegible].

Super decimo capitulo examinatus [illegible] quod ipse Bartolus [illegible] in ipso [illegible] homines in loco de Clauna sunt et reputantur villani [illegible] Artonie sunt alii de ipsa villa qui reputantur nobiles [illegible] dixit quod ipse testis [illegible] ipsa [illegible] ipsi [illegible] Clauna [illegible] in [illegible] Colonie vel Artonie, dixit [illegible] Artonie [illegible].

Super undecimo capitulo examinatus dixit [illegible] nescire nec dici audivisse quod ipse Bartolus sive eius antecessores aut aliquis alius de domo [illegible] de Clauna [illegible] vel [illegible] aliquod privilegium [illegible] sicut habent nobiles de [illegible].

Super duodecimo capitulo examinatus dixit quod ea que supra deposuit [illegible] et credit quod ipse Bartolus non [illegible].

Super aliis capitulis non fuit examinatus quia [illegible] non [illegible].

[illegible] examinatus in omnibus [illegible] in [illegible] suis [illegible] ad [illegible] deposuit [illegible].

[illegible] die [illegible] Raphaele de [illegible] et Francisco [illegible] de Artonia [illegible] Nicolao [illegible] Nicolai [illegible] Iohannis de Clauna de Artonia [illegible] ad hoc [illegible] Sancta Dei Evangelia [illegible].

[illegible] Antho(nius) a more[illegible] ut omnes testes fuerunt
[illegible] Interrogatus super capitulo infra
[illegible] ut infra

[illegible] primo capitulo [illegible] interrogatus suo sacramento dixit et deposuit
[illegible] in eo ut infra [illegible] locus appellatus clamm [illegible]
[illegible] vall[is] Antrone [illegible]
[illegible] reputantur vicini ipsius valle Antrone [illegible] et
[illegible] dicte valle Antrone [illegible] videt quod habitantes in dicto
loco fuerunt [illegible] reputantur vicini [illegible] valle Antrone ac fecerunt et
[illegible] sicut alii vicini dicte valle in omnibus et per omnia. Interrogatus si
cognoscit dictum locum de clamma [illegible] clamma [illegible] dixit quod
[illegible] locus [illegible] aqua [illegible]
[illegible] de clamma [illegible] Stephani de clamma
[illegible] dixit quod nemo ibi [illegible]
[illegible] domus [illegible]
[illegible] Interrogatus quomodo [illegible] dicta domus [illegible]
[illegible] dixit [illegible]
de Antrona [illegible]
[illegible] dicta domo [illegible]
[illegible] reputabatur magna [illegible] et [illegible] domo erat [illegible]
[illegible] Antrone [illegible]
[illegible] nisi esset [illegible] Interrogatus quo
[illegible] dictus [illegible]
[illegible] dicte domus [illegible] Interrogatus [illegible]
[illegible] Antrone [illegible]
[illegible] in dicto loco [illegible] aqua
[illegible] Interrogatus quare
[illegible] loco de clamma dixit quod
[illegible] Interrogatus [illegible]
[illegible] an [illegible] Antrone
[illegible] Antrone [illegible]
[illegible] alii vicini Antrone [illegible]
[illegible] Antrone [illegible]
[illegible] in dicto loco [illegible] Stephani de clamma [illegible]
[illegible] Antrone
[illegible] Interrogatus [illegible] alii habitantes
[illegible] dicto loco de clamma [illegible] Antrone
dixit quod non [illegible] audivit

Sup(er) s(e)c(un)do cap(itu)lo Examinat(us) [illegible] [illegible] in quo [illegible] loco de Clemona fuisset aliquod castru(m) vel fortaliciu(m) nec ap(p)aret aliquod [illegible] castri vel fortalicij, s(ed) [illegible] [illegible] [illegible] domus destructe [illegible] [illegible] in memoria [illegible] [illegible] domus [illegible] de Clemona [illegible] [illegible] Interrogatus [illegible] [illegible] domus [illegible] [illegible]

Sup(er) t(er)tio cap(itu)lo Examinat(us) [illegible] in [illegible] xi [illegible] ipse testis [illegible] cognosceret. Interrogatus si est aliqua [illegible] domus [illegible] fundatio [illegible] [illegible]

Sup(er) quarto cap(itu)lo Examinatus [illegible] ipse testis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ipse testis [illegible] [illegible] ville [illegible] [illegible] ville [illegible] [illegible] Interrogatus [illegible] ipse testis [illegible] [illegible] ipse testis [illegible] Interrogatus [illegible] [illegible] domo de Clemona [illegible] [illegible] Interrogatus [illegible] domo [illegible] [illegible] in p(rim)o articulo.

Sup(er) [illegible] cap(itu)lo Examinatus [illegible] [illegible] domo [illegible] ville [illegible] Clemone [illegible] [illegible] ville [illegible] Interrogat(us) [illegible] ville [illegible] [illegible] Interrogatus [illegible] [illegible] ville [illegible] publicum [illegible] [illegible] publice [illegible] [illegible]

Sup(er) vi° cap(itu)lo Examinatus [illegible] in [illegible] xi [illegible] Interrogatus [illegible] ipse testis [illegible] [illegible] ville [illegible] [illegible] ville [illegible] Clemone [illegible] [illegible]

Sup(er) octavo cap(itu)lo [illegible] dixit [illegible] et nescire q(uod) dictus Bartholus sit Nobilis nec de nobilibus parte, licz audivit dici p(er) [illegible] deponit q(uod) fuit de supradicta domo de Clarina q(ue) dicitur est [illegible] fuit [illegible] [illegible] dicta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fuit filia [illegible] de Zaglio notarius [illegible] fuit filia notarius [illegible] de [illegible] [illegible] Antonius p(er) publice [illegible] in ipsa [illegible]

Sup(er) nono cap(itu)lo [illegible] dixit et nescire q(uod) fuit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domus [illegible] Antonius [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domini [illegible] ~~[illegible] [illegible] [illegible]~~ [illegible] fuit [illegible] publice [illegible] [illegible] [illegible] nescire [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de dicta domo de Clarina [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] Bartholus [illegible] filii [illegible] in ipsa domo [illegible] fuit dicti [illegible] [illegible] Antonius [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Interrogatus [illegible] dicti [illegible] [illegible] ipsam domum [illegible] dixit nescire

Sup(er) x^o cap(itu)lo [illegible] dixit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Interrogatus [illegible] dixit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Sup(er) xxxi^o cap(itu)lo [illegible] dixit [illegible] nescire [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aliquis de Clarina [illegible] [illegible] aliquod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nobiles [illegible] [illegible]

Sup(er) xxxii^o cap(itu)lo [illegible] dixit nescire [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Sup(er) aliis cap(itu)lis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] dicti testis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dixit [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] Thomas dictus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de Antonio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cap(itu)lis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Sup(er) primo capitulo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Interrogatus [illegible] [illegible] [illegible] dixit

pro ut ipse testis habitat in Actenia [illegible] habitavit et vidit semper a tempore sui recordationis citra [illegible] dictus locus appellatus fuit reputatus de pertinentiis ville Actenie et habitantes in ipso loco sunt [illegible] elapsum reputati fuerunt [illegible] ville Actenie. Interrogatus si cognoscit dictum locum, respondit quod [illegible] interrogatus ubi est ipse locus respondit quod est [illegible] vocatum la Clama [illegible] Clama [illegible] ecclesiam sancti Stephani ubi sunt [illegible] domus diruptae, in [illegible] habitavit [illegible]. Interrogatus si sunt aliqui de presenti habitantes in Clama, respondit quod sic. Et quod citra dictum [illegible] Actenia [illegible] habitant [illegible] de la [illegible] et ultra ipsum [illegible] habitat Rodulfus et [illegible], qui omnes [illegible] dicuntur [illegible] in Clama. Interrogatus [illegible] Rodulfus et alii [illegible] ultra dictum [illegible] de Clama [illegible] Actenie, [illegible] ad judicium, respondit quod ipse [illegible] reputati de [illegible] Actenie [illegible] ad judicium Actenie et [illegible] testis ipse [illegible] audivit quod dictus [illegible] domino Actenie et [illegible]. Interrogatus quomodo scit quod [illegible] ad dictum judicium Actenie et [illegible] respondit quod [illegible] testis vidit [illegible] semper a suo recordatione [illegible] et obedire in dicto judicio et [illegible] Actenie in omnibus sicut [illegible] ville Actenie. Interrogatus si olim [illegible] et alii habitantes in Clama [illegible] dictum Stephanum [illegible] et si reputabantur nobiles [illegible] habitantes [illegible] Actenie respondit se non cognovisse [illegible] aliquo [illegible] in [illegible] loco [illegible] audivit in Actenia [illegible] dicte ville quod [illegible] erant [illegible] cavallarius [illegible] nobiles [illegible] habitantes [illegible] Actenie. Interrogatus si [illegible] erat [illegible] ville Actenie, respondit [illegible] quia ipsum non cognovit [illegible]. Interrogatus si alii habitantes in Clama citra [illegible] ultra dictum [illegible] sunt [illegible] cavallaria [illegible] audivit [illegible] in illa domo dirupta in Clama [illegible] cavallarium.

Item super [illegible] capitulo examinatus et interrogatus, respondit [illegible] in [illegible] loco de Clama fuit [illegible] aliquod castrum vel [illegible] et [illegible] aliqua signa castri vel fortalicii [illegible] dictum Stephanum [illegible] domus de muro, semper a memoria [illegible] destructa et dirupta.

Item super [illegible] capitulo examinatus [illegible] in [illegible] testis [illegible] interrogatus si aliqua [illegible] domus [illegible] respondit [illegible] audivit.

Item super quarto capitulo interrogatus et examinatus, respondit [illegible] testis [illegible] Antonius [illegible] dicti [illegible]

et Marmossium [illegible] Anthoni fratris dicti Antonii, et cognovit ipsum Anthonium ac parvulum marmossum eius fratrem, qui ambo pluribus a recordatione sua citra fuerunt et sunt habitatores ville Arteme, ac habiti reputati et tenti [illegible] ipsius ville, et fecerunt opera rusticalia sicut alii habitatores in ipsa villa prout ipse testis dixit
[illegible]
[illegible] Marmossium [illegible] dicti Antoni [illegible] habitabat [illegible]
in clamo [illegible] dictum [illegible] et in loco ubi tunc habitabat, de presenti nulla est habitatio [illegible] quo [illegible] [illegible]
[illegible] fuerit [illegible] cum aliis hominibus [illegible] ville Arteme [illegible] testi[illegible] [illegible] [illegible] cum eo. Interrogatus si predicti quos nominavit descenderunt de dicta domo [illegible] de clamo [illegible] in ea, respondit se audivisse eos nominari de dicta domo per plures homines et [illegible] ville predicte Arteme [illegible].

Super quinto capitulo [illegible] interrogatus, respondit et dixit [illegible] in eo [illegible] [illegible]. Et semper a suo recordatione citra vidit et audivit [illegible] [illegible] et [illegible] de domo sua quos supra nominavit teneri et reputari de jurisdictione ville Arteme et capitaneatus Clermone et vidit eos pluries comparere in judicio ac [illegible] et venire ad [illegible] ipsius ville, et [illegible] publica et solvere collectas [illegible] sicut alii [illegible] habitatores ipsius ville, interrogatus si vidit umquam eos vel aliquem ipsorum [illegible] in judicio Arteme vel Clermone, et si umquam aliquis ipsorum [illegible] [illegible] respondit se [illegible] nescire [illegible] [illegible] aliquem ex ipsis [illegible] ad [illegible] judicium Arteme [illegible] [illegible] judicium Clermone, [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] ut [illegible] dixit nescire.

Super sexto capitulo interrogatus, respondit [illegible] aliud scire de contentis in eo, quam supra in precedenti quinto capitulo deposuit [illegible] est.

Super septimo capitulo [illegible] interrogatus, respondit [illegible] [illegible] capitulo [illegible] esse, interrogatus [illegible] scientie, respondit se scire quia ipse testis vidit ipsum [illegible] [illegible] per [illegible] ipsius ville Arteme [illegible] [illegible] venire ad [illegible] [illegible] quos [illegible] homines ipsius ville [illegible] per dicta [illegible]
[illegible]
[illegible] per dicta [illegible] sicut alii [illegible], et quod ipse pluries [illegible] et [illegible] per dicta [illegible], [illegible] solvebat per [illegible] Arteme [illegible] et [illegible] [illegible] dictos [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] ville Arteme [illegible]
[illegible] dicte ville [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] anno
[illegible] ad [illegible] ipsius ville Arteme sicut [illegible]
alii [illegible], [illegible] dixit se nescire.

Super octavo capitulo interrogatus, respondit et dixit [illegible] [illegible] in [illegible] Castellani, nec umquam audivit ipsum nominari Nobilem nec de Nobilibus [illegible] [illegible] habitatore ville Arteme prout supra dixit, [illegible] ipsius

bertuli, q nominabat[ur] [illegible], fuit filia naturalis qu(ondam) [illegible] Rigoroli de Zephiro, [illegible] [illegible] bertuli fuit filia [illegible] qu(ondam) [illegible] [illegible] nominabat[ur] in [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] in dicta villa [illegible].

Sup(er) nono capitulo examinatus, [dixit] [illegible] se nescire q aliquis [illegible] [illegible] ville [illegible] [habeat] aliquam domum [illegible] sup(er) monte [illegible], [illegible] q [illegible] [illegible] de ipsa villa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] monte [illegible], que [illegible] no(n) fuit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] ut dicebat[ur] [illegible] [illegible] [illegible] domum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible].

Sup(er) decimo capitulo examinatus, [dixit] [illegible] [illegible] esse [illegible], [interrogatus] quo [illegible] [dixit] q [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ville [illegible] [illegible] alii de ipsa villa [illegible] [illegible] nobiles.

Sup(er) undecimo capitulo examinatus [dixit] nescire nec [illegible] [illegible] audivisse q dicti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aliquod [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] nobiles de [illegible].

Sup(er) duodecimo capitulo examinatus [dixit] nescire [illegible] ipsi [illegible] [illegible] [illegible] ut [illegible].

Sup(er) reliquis capitulis examinatus no(n) fuit de voluntate [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] teste [diligenter] examinatus [illegible] [illegible] [illegible] [dixit] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ut [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ut [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible]

[illegible] q(uondam) Augustini de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ut [illegible] teste [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [dixit] [illegible] [illegible] [illegible] ut [illegible] [illegible].

Sup(er) primo capitulo examinatus [illegible] [dixit] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [interrogatus] de [illegible] [illegible] [dixit] quia ipse teste [illegible] in [illegible] [illegible] [dixit] [illegible] audivit q dictus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fuit [illegible] esse de [illegible] [illegible] ville [illegible], Et q [illegible] in [illegible] sunt [illegible] [illegible] ville [illegible]. [Interrogatus] si cognoscit dictum [illegible] de [illegible], [dixit] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [dixit] q [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [interrogatus] si aliquis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] in dicto loco [illegible] domus [illegible]
[illegible] dicit audivit [illegible] et Stephanini [illegible]
[illegible] quod domus [illegible] clauna [illegible] de clauna
[illegible] domus [illegible] domus [illegible]
alia [illegible] de la [illegible] in alia [illegible]
[illegible] Rodulfus [illegible]
[illegible] sicut dicti Rodulfus [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible] ad [illegible] domus [illegible] ad [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible] audivit [illegible]
[illegible] domo de clauna
[illegible]
[illegible] annos [illegible] elapsos audivit
[illegible] temporis erat valde antiquus
[illegible] dicta domus
[illegible]
[illegible]
[illegible] audivit [illegible]
[illegible]
[illegible] dicta [illegible] dicti [illegible] fuit filius [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] audivit [illegible]
[illegible]
[illegible] domo [illegible]
[illegible]
[illegible]

Super [illegible] audivisse [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Super [illegible]
[illegible]
[illegible] audivit [illegible]

Super [illegible]
[illegible] dicti [illegible]
[illegible]
[illegible] dicti [illegible]
[illegible] ville [illegible]

fuerint requisiti, faciendo sicut alii vicini, [illegible] dictus testis se audivisse dici a [illegible]. Et [illegible] annos proximos [illegible] [illegible] ipse testis [illegible] [illegible] alias ville [illegible] in [illegible], sicut alii vicini faciebant [illegible] ville [illegible] fecerunt [illegible] domum [illegible] [illegible] dicte ville, qui postea [illegible] [illegible], sicut alii vicini faciebant. Interrogatus [illegible] respondit de domo de [illegible] [illegible] audivit a [illegible] [illegible], prout supra deposuit in [illegible] capitulo.

Super quinto [illegible] capitulo [illegible] respondit et dixit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicti [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] ville [illegible] [illegible] sicut alii vicini [illegible] [illegible], faciendo publice [illegible] [illegible] alii vicini [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testis [illegible] interrogatus [illegible] [illegible] se composuisset dixit [illegible] interrogatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dum fuerit [illegible] dixit se nescire.

Super [illegible] capitulo [illegible] dixit [illegible] interrogatus [illegible] dixit quod ipse testis [illegible] [illegible] ville [illegible] sicut alii vicini [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicte [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in ipsa villa [illegible], dixit quod non [illegible], quod non est [illegible] [illegible] in ipsa villa [illegible].

Super octavo capitulo [illegible] respondit et dixit [illegible] quod [illegible] [illegible] castellanus [illegible] [illegible] ville [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] ville sicut alii habitatores dicte ville, prout supra deposuit.

Super nono capitulo [illegible] dixit se nescire quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicte ville [illegible] [illegible] [illegible] domum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Interrogatus [illegible] vicini habitatores [illegible] sicut alii. Interrogatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], dixit quod non [illegible], dixit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible] capitulo examinatus [illegible] Rodulfus [illegible] nominatus et alii [illegible] de [illegible] Clarina, reputantur [illegible] et [illegible] sicut alii de dicta villa [illegible] reputantur Nobiles.

[illegible] capitulo examinatus [illegible] aliquis alius de Clarina [illegible] sicut consueverunt [illegible] Nobiles de patria.

[illegible] capitulo examinatus, [illegible]
[illegible]

[illegible] capitulo [illegible] examinatus [illegible]
[illegible]

[illegible] testis diligenter examinatus in omnibus [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] Clarina [illegible]
[illegible] testis [illegible]
[illegible] suo [illegible]
[illegible] de [illegible]

[illegible] primo capitulo examinatus [illegible]
[illegible] testis [illegible]
[illegible] in dicto loco de Clarina [illegible] dicte ville
[illegible]
[illegible] testis [illegible]
[illegible] Clarina [illegible] Rodulfus [illegible]
[illegible] reputantur
[illegible] Clarina [illegible]
[illegible] dictus
[illegible] de Clarina [illegible]
[illegible] testis [illegible] loco de Clarina [illegible]
[illegible] Clarina [illegible]
[illegible] loco Clarina [illegible] in loco [illegible]
[illegible] Clarina [illegible] non [illegible]
[illegible] domus destructe et
desolate [illegible]
[illegible] quot domus [illegible] in loco de
Clarina [illegible] de Clarina [illegible]
[illegible]
[illegible] Rodulfus [illegible]
[illegible]
[illegible] Rodulfus [illegible]
[illegible] Clarina [illegible] maior [illegible]
[illegible] de Clarina [illegible]

in ipso [illegible] dicto anno. Interrogatus cui [illegible] sunt dicti [illegible] et
alii [illegible] ipsum [illegible] [illegible] viz. an [illegible] an [illegible]
[illegible] ad iudicium [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] ad iudicium [illegible] et [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] in villa [illegible]. Interrogatus [illegible]
et alii [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
non [illegible] dictum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in ipso loco [illegible]
[illegible] [illegible] dictus [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in illo [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
vidit [illegible] [illegible] cognovit.

Super secundo capitulo [illegible] vidit [illegible] [illegible] nec [illegible] audivisse [illegible] in ipso
loco de [illegible] [illegible] fuisse aliquod castrum aut fortalicium, nec vidisse aliquod
[illegible] in ipso loco [illegible] fortalicium vel [illegible] [illegible] [illegible] in dicto loco [illegible]
[illegible] [illegible] illa domus [illegible] [illegible] de qua [illegible] [illegible] [illegible] audivit
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicta domus [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] vidit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] qui habitabant in illa
domo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vocabant.

Super tertio capitulo [illegible] vidit [illegible] in eo esse verum prout ipse testis [illegible]
se vidisse et cognovisse [illegible] [illegible] aliqua [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Interrogatus de [illegible].

Super quarto capitulo [illegible] vidit [illegible] [illegible] [illegible] dictus [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicti [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] filii [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] villa [illegible] dicte ville prout ipse testis
vidit et cognovit. Interrogatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] audivit

Super quinto [illegible] [illegible] [illegible] interrogatus [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] dictus [illegible] et alii [illegible] capitulo [illegible]
[illegible] ipse testis vidit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ville
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alii
homines [illegible] [illegible] [illegible] in ipsa villa [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ville [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] audivit. Interrogatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
dictis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dictus [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ville [illegible] [illegible] in dictis [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Super vii° capitulo examinatus et interrogatus, respondit et dixit, quod dictus Bartholus [illegible] quam ipse testis vidit et cognovit, se gessit pro massario dicte ville Ardenne [illegible] simul cum aliis [illegible] quando ipse [illegible] solvit [illegible] et aliis [illegible] pro quod [illegible] ipse [illegible] Bartholus [illegible] ville [illegible] alligando se nobilem.

Super octavo capitulo examinatus respondit et dixit, se numquam audivisse ipsum Bartholum nominari nobilem [illegible] pro nobili vel castellano nisi ab ipso [illegible] ipse testis [illegible] Bartholi [illegible] audivit [illegible] in ipsa Ardenna.

Super nono capitulo examinatus, respondit et dixit ~~[illegible]~~ [illegible] de villa Ardenne [illegible] aliquam domum [illegible] Ardenne, excepto ipso Bartholo [illegible] qui [illegible] dicit [illegible] eiusdem domus [illegible] Ardenne [illegible] domus [illegible] patris [illegible]

Super decimo capitulo examinatus respondit et dixit [illegible] Ardenne [illegible] teste [illegible] clama [illegible] nobiles.

Super xxiiij capitulo examinatus respondit nescire quod ipse Bartholus nec alii de clama [illegible] aliquid [illegible] nobiles [illegible]

Super [illegible] capitulo examinatus respondit nescire [illegible] ipse Bartholus [illegible]

Super aliis capitulis [illegible] de voluntate [illegible]

[illegible] testis diligenter examinatus et interrogatus in omnibus [illegible]

Iacobus quondam Nicolai de clama de Ardenna [illegible] testis [illegible] examinatus et interrogatus super capitulis [illegible] respondit et dixit [illegible] ut infra [illegible]

Super primo capitulo examinatus et interrogatus [illegible] respondit et dixit [illegible] homines [illegible] in loco appellato clama [illegible] ville Ardenne [illegible] ipse testis [illegible] in ipso loco de clama et villa Ardenne [illegible] audivisse [illegible]

[illegible]

[illegible] dicto [illegible] vendidit jurisdictionem, sive dominium [illegible] ad vallem Artemie, [illegible] quo
ipse testis nescit an ultra ipsum flumen [illegible] in loco vocato Clama, sed de
[illegible] ville Artemie [illegible] ipsum flumen [illegible], Artemia ibi reputatur et de [illegible]
Artemie. Interrogatus si ipse testis cognoscit dictum locum de Clama, respondit quod sic.
Interrogatus quomodo sic vocatur, respondit quod sic vocatur a dicto flumine [illegible] aqua vocata
Clama. Interrogatus si in loco dicto [illegible] de Clama habitant aliqui [illegible]
respondit quod non [illegible]. Interrogatus quot domus sunt similiter sunt in loco de Clama
citra dictum flumen [illegible] Artemie, respondit quod sunt due, videlicet ipse testis et Nicolaus
[illegible] de Clama [illegible] Interrogatus quot habitant ultra dictum flumen [illegible]
[illegible] respondit quod Rodulphus [illegible], qui [illegible] habitat in Clama [illegible]
[illegible] Ambrosius [illegible] de [illegible] dicuntur habitare
[illegible]. Interrogatus cuius jurisdictionis sunt dicti Rodulphus et alii habitantes
ultra dictum flumen [illegible] [illegible] Artemie et ubi [illegible]
ad judicium [illegible] respondit quod [illegible]
ad judicium Artemie et [illegible] in omnibus [illegible] ville Artemie
sicut alii habitantes in Artemia, et aliud nescit cuius jurisdictionis sunt. Interrogatus
[illegible] alii habitantes [illegible] Clama in dicto loco [illegible]
[illegible] Interrogatus [illegible] habitantes [illegible] Artemie [illegible]
[illegible] respondit se non cognovisse ipsum dominum [illegible]
aliquem habitantem in ipso loco. [illegible] testis audivit [illegible] Artemie
[illegible] ad [illegible] de dicto loco [illegible] ville
[illegible] Antonij [illegible]
[illegible] dicti [illegible] aliud dixit nescire.
Interrogatus [illegible] habitant in dicto loco de Clama [illegible]
[illegible] Artemie, respondit nescire quia [illegible] ville [illegible].

Super [illegible] capitulo examinatus, respondit se nescire nec audivisse quod in loco
[illegible] dicto de Clama unquam fuerit aliquod castrum vel fortalicium, nec [illegible]
[illegible] aliqua signa per que possit comprehendi quod ibi fuerit castrum vel
fortalicium [illegible] domus [illegible] muro [illegible]
[illegible] Interrogatus si dicta domus [illegible]
[illegible] vel fortalicium, respondit [illegible] audivisse fuisse domum nobilium [illegible]
[illegible] nescit.

Super [illegible] capitulo examinatus, respondit et dixit [illegible]
ipse testis [illegible], [illegible] quod aliquis [illegible] sit feudalis [illegible]
[illegible]

[illegible] capitulo [illegible] respondit [illegible] quod ipse testis
[illegible] Antonium [illegible] Mattheum [illegible]
[illegible] Antonij [illegible] dictum Mattheum, et ipsum [illegible]
[illegible] habitantes
ville Artemie [illegible] reputatos [illegible] ville. Interrogatus
quo [illegible] respondit [illegible] in ipsa villa [illegible]
ad [illegible] ville [illegible] publica [illegible]
[illegible] dicte ville Artemie

interrogatus [illegible] cum [illegible] dixit [illegible] domo de Clamone [illegible] [illegible] dixit quod sic [illegible] audivit [illegible] aliter nescit.

Super quinto capitulo [illegible] dixit et deposuit quod [illegible] testis [illegible] veritate [illegible] [illegible] ville Artanee et [illegible] Clamone et [illegible] [illegible] ville Artanee [illegible] testis [illegible] interrogatus [illegible] dixit [illegible] omnes homines ville Artanee [illegible] dixit [illegible] iudicium Artanee aut Clamone, dixit non recordari [illegible] dixit [illegible] in iudicio Artanee [illegible] interrogatus [illegible] vel aliquis [illegible] dixit [illegible] dictus [illegible] vel [illegible] ville [illegible] in iudicio Artanee aut Clamone allegando [illegible] de foro [illegible].

Super [illegible] capitulo [illegible] dixit et deposuit [illegible] dictus [illegible] ville Artanee [illegible] [illegible] aliquis [illegible] Artanee [illegible] Clamone, et [illegible] in [illegible] dicte ville [illegible] testis [illegible] dixit [illegible] aliquis [illegible] [illegible] [illegible] ville Artanee [illegible] dicte ville [illegible]

Super [illegible] capitulo [illegible] dixit et deposuit quod non [illegible] vel audivit [illegible] [illegible] castellano [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vel [illegible]

Super [illegible] capitulo [illegible] interrogatus [illegible] dixit [illegible] quod [illegible] aliquos [illegible] ville Artanee [illegible] aliquam [illegible] super monte Artanee [illegible] [illegible] capitulo [illegible] dixit [illegible] aliquis [illegible] dicte ville [illegible] testis [illegible] in ipsa villa.

Super [illegible] capitulo [illegible] dixit [illegible] audivisse [illegible] dictus [illegible] vel [illegible] aut aliquis alius de Clamone [illegible] vel [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible].

Super [illegible] capitulo [illegible] respondit nescire quod [illegible] [illegible] [illegible]

Super aliis capitulis non fuit [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible].

[illegible] dictus testis [illegible] [illegible] dixit [illegible].

[illegible] testis.

Nicolaus Brunus quondam Antonii Heleni de [illegible] Arterie [illegible] et ibidem habitans etatis annorum xl et ultra ut asseruit, testis ut supra productus et [illegible] iuramentum [illegible] [illegible] [illegible] et interrogatus super capitulis antedictis eidem lectis et declaratis dicto [illegible] [illegible] dixit de contentis in eis sicut inferius [illegible].

Super primo capitulo examinatus et interrogatus, suo sacramento dixit et deposuit de contentis in eo sicut [illegible] quod habitantes in loco de Clama sunt ac habiti reputatique vicini dicte vallis Arterie, et ita per elapsum a recordatu suo citra fuerunt habiti, tenti et reputati in ipsa valle Arterie, dicens ipse testis quod aqua vocata Clama, prout audivit [illegible] dividit [illegible] [illegible] et [illegible] castri [illegible] a [illegible] Arterie [illegible] in loco appellato Clama ultra ripam aque Xysie [illegible] [illegible] de pertinentiis Arterie. Licet [illegible] sint [illegible] habitantes sunt vicini Arterie et obediunt in omnibus mandatis et iudicio Arterie sicut alii [illegible] habitantes in Arteria. Interrogatus [illegible] [illegible] dictum locum, dixit quod sic. Interrogatus quare vocatur de Clama, dixit quod [illegible] dicta aqua appellata Clama. Interrogatus si in loco dicto Stephani de Clama habitant aliqui per elapsum, dixit quod non a suo recordatu citra. Interrogatus que domus sive familie sunt in loco de Clama citra ripam aque Xysie [illegible] dixit [illegible] domus [illegible] dicti [illegible], Danielis [illegible] Nicolai de la [illegible]. Interrogatus [illegible] [illegible] ultra ripam aque Xysie [illegible] dixit quod Rodulphus [illegible] [illegible] habitant in Clama quia sunt vicini dicte aque, et quod [illegible] Jacobi [illegible] [illegible] et filii de [illegible] habitant ultra ripam aque Xysie [illegible] in loco appellato [illegible]. Interrogatus cuius iurisdictionis sunt dicti Rodulphus et [illegible] et alii [illegible] habitantes ultra ripam aque Xysie [illegible] [illegible] in [illegible] Arterie et [illegible] [illegible] ad iudicium [illegible] dominicalis [illegible], dixit nescire cuius sint iurisdictionis nisi quod ipsi [illegible] ad iudicium Arterie et [illegible] et obediunt [illegible] [illegible] valle Arterie in omnibus sicut alii habitatores dicte vallis [illegible] si dicti [illegible] et alii habitantes olim in loco dicto Stephani de Clama [illegible] [illegible] [illegible] et si [illegible] habitantium super monte Arterie et si fuerunt [illegible] [illegible] ut [illegible] domino [illegible], dixit se nichil scire et non cognovisse nec audivisse [illegible] [illegible] [illegible] nisi [illegible] et quod citra a recordatu suo citra nemo habitavit in dicto loco dicto Stephani, licet videantur ibi [illegible] [illegible] domus antique et [illegible], [illegible] fuit dicta domus et quos [illegible] per elapsum [illegible] [illegible] interrogatus [illegible] nichil scire. Interrogatus si dictus [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] qui in ipsa domo [illegible] habitaverunt, dixit nescire.

Super secundo capitulo examinatus, dixit et deposuit nescire [illegible] [illegible] audivisse quod in loco [illegible] de Clama [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appareant aliqua signa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per elapsum aliquod castrum vel fortaliciam prout [illegible] ipse testis [illegible]. [illegible] [illegible] sunt [illegible] domus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Super tertio capitulo examinatus, dixit [illegible] in eo [illegible] prout dixit et [illegible] et quod [illegible] est publica vox et fama [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] interrogatus quod non [illegible] [illegible].

Super quarto capitulo examinatus, dixit [illegible] in capitulo esse [illegible] [illegible] [illegible] excepto [illegible] [illegible] dicti [illegible], quem ipse testis non cognovit. Interrogatus [illegible] [illegible], dixit [illegible] quia ipse testis habitat in Arteria, et cognovit et cognoscit [illegible] [illegible], dixit [illegible]

[illegible] in mattheum [illegible] dicti manuffi [illegible] ipe testis vidit [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] p vallibus [illegible] dicte ville [illegible] publicos / solvendo collectas [illegible]
[illegible] alii [illegible] ipius ville [illegible] ipe testis dixit [illegible] dicto tempore
[illegible]
[illegible]

[illegible] quinto [illegible] capitulo [illegible] respondit [illegible] in ipso capitulo [illegible]
[illegible] esse vera [illegible] ipius testis [illegible] quod ipe [illegible] ab uno anno
[illegible] ville [illegible]
nobilem [illegible] esse de [illegible] de [illegible] interrogatus [illegible] vidit [illegible]
[illegible] dicto [illegible] ville [illegible]
[illegible]
[illegible] dicte ville [illegible] jurisdictionem [illegible] ville [illegible]
[illegible] jurisdictionem [illegible] ville [illegible]
[illegible] ipius ville [illegible] vidit [illegible] et [illegible]
[illegible] dicte ville [illegible] alios [illegible] interrogatus [illegible]
[illegible] testis [illegible]
[illegible] in [illegible] testis [illegible]
[illegible]
[illegible] vidit [illegible] in dictis [illegible]
[illegible] vidit [illegible]

[illegible] capitulo [illegible] in ipso capitulo [illegible] interrogatus [illegible]
[illegible] ipe testis [illegible] in ipa villa [illegible] vidit [illegible]
[illegible] dicte ville [illegible]
[illegible] dicte ville [illegible]
[illegible]
[illegible] interrogatus [illegible]
[illegible] est de more [illegible]
[illegible] in dicto [illegible]

[illegible] capitulo [illegible] interrogatus [illegible] dixit [illegible]
[illegible] ville [illegible] nobiles [illegible] castellanus [illegible]
[illegible] ville [illegible]
[illegible] ville [illegible] dicti [illegible]
[illegible]
[illegible] ville [illegible]

[illegible] capitulo [illegible] ipius
[illegible] ville [illegible] dicti [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] capitulo [illegible] capitulo [illegible]
[illegible] ultra [illegible] ville [illegible]
[illegible] ville [illegible] ipe testis vidit [illegible]
[illegible]

[illegible] capitulo interrogatus respondit se nescire nec [illegible] dici audivisse quod [illegible] vel aliquis alius de Clonna [illegible] vel [illegible] aliquod periculum [illegible] vel aliquam [illegible] [illegible] [illegible]

Super vicesimo capitulo interrogatus respondit nescire se [illegible] vel [illegible] [illegible]

Super aliis capitulis non fuit interrogatus / quia [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] personam dicti testis [illegible] [illegible] respondit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testimonio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] vel [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] testis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ut apparet vel [illegible] testis [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] in [illegible] [illegible] ut infra videlicet.

Super primo capitulo interrogatus [illegible] [illegible] de [illegible] in [illegible] et infra videlicet. [illegible] locus appellatus Clonna [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellata [illegible] est de [illegible] ville [illegible] [illegible] [illegible] in ipso loco, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicte ville [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] interrogatus quo [illegible] [illegible] respondit quod [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicte ville [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in ipsa villa. Interrogatus [illegible] cognoscit dictum locum, respondit quod [illegible] interrogatus [illegible] [illegible] locus appellatur Clonna, respondit quod [illegible] a dicto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Clonna interrogatus [illegible] in loco dicto [illegible] de Clonna [illegible] vel [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] interrogatus quot domus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in loco dicto Clonna, respondit quod sunt due domus in quarum una [illegible] Nicolaus dela Zuanna, in alia [illegible] Daniel Martini, et quod [illegible] [illegible] [illegible] Bernardi Martini [illegible] [illegible] alia domum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] interrogatus quis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in Clonna [illegible] [illegible] [illegible] dicti [illegible] in dicta villa [illegible] interrogatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alii [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] respondit quod [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alii [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] interrogatus [illegible] [illegible] [illegible] alii [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in loco dicto [illegible] de Clonna / [illegible]

[illegible] in dicto loco de Clauna [illegible] testis [illegible] domus de Clauna [illegible]

[illegible] in [illegible] capitulo examinatus et interrogatus dixit [illegible] in ipso loco de Clauna fuit aliquod castrum vel fortalicium [illegible] quia ibi non apparet aliquod signum castri vel fortalicii prout ipse testis videt [illegible] sed sunt solum muralia [illegible] domus destructe [illegible] domus de Clauna ab [illegible] appellatur. Interrogatus [illegible] dicte domus [illegible] dixit [illegible] deposuit in [illegible] capitulo.

In tertio capitulo examinatus et interrogatus dixit [illegible] in eo [illegible] cognoscit. Interrogatus [illegible] dixit quod non [illegible].

In quarto capitulo examinatus dixit [illegible] Interrogatus [illegible] dixit quod ipse testis [illegible] in dicta valle [illegible] de Clauna [illegible] dixit [illegible].

In quinto capitulo examinatus dixit [illegible] valle [illegible] in dicta valle [illegible] Interrogatus [illegible] Clemente [illegible] et longum.

[illegible] capitulo [illegible] iudicanda [illegible] spectante, respondit quod ipse testis vidit [illegible] [illegible] Clemente, [illegible] tempore [illegible] simul cum aliquibus [illegible] ac [illegible] [illegible] homines [illegible] Clemente [illegible] [illegible] de expensis factis [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Super octavo capitulo [illegible] dixit [illegible] [illegible] non [illegible] nec reputatus est in [illegible] [illegible] dicte ville [illegible] per alios [illegible] reputatus fuit [illegible] [illegible] dicte ville [illegible] ipse testis [illegible] [illegible] Item dixit ipse testis quod [illegible] fuit filia naturalis [illegible] de [illegible] [illegible] fuit filia naturalis [illegible] [illegible] qui [illegible] in [illegible]

Super nono capitulo [illegible] dixit [illegible] per aliquos [illegible] [illegible] ad [illegible] domum [illegible] ipse teste [illegible].

Super [illegible] capitulo [illegible] dixit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible] et alios [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per nobiles

Super [illegible] capitulo [illegible] dixit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aliquos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aliquod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible].

Super [illegible] capitulo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Super aliis capitulis [illegible] [illegible] de voluntate [illegible]

[illegible] dicti testis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Die [illegible] dicti mensis May, actum Clemone in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] dei Evangelia [illegible]

[illegible] plus [illegible]
[illegible] filio [illegible] Clamanna [illegible]
[illegible] petri de montenovo [illegible]
[illegible] testis [illegible]
[illegible] iuravit ad sancta dei Evangelia [illegible] dicere
veritatem de hiis [illegible] super capitulis [illegible]
[illegible] Amore [illegible].

10) testis [illegible] Michael [illegible] de Montenovo [illegible] Clamanna annorum [illegible] ut asserit
[illegible] testis [illegible] iuratus [illegible] dicere [illegible] Evangelia
[illegible] super capitulis [illegible]
[illegible] dixit [illegible] ut [illegible].

[illegible] super [illegible] capitulo [illegible] dixit [illegible]
[illegible] [illegible] locus appellatus Clamanna [illegible] aquam vocatam Clamannam [illegible]
[illegible] ville [illegible]
[illegible] reputantur [illegible] ville [illegible]
[illegible] ipsum [illegible] testis [illegible]
dictum [illegible] aquam [illegible] Rodulfus et
[illegible] in Clamanna [illegible] dicti [illegible]
[illegible] dixit [illegible]
[illegible] ipse testis [illegible]
[illegible] Clamanna [illegible]
[illegible] dixit [illegible] dicti Rodulfus et
[illegible]
[illegible] magnus [illegible]
[illegible] loco dicto [illegible] reputantur [illegible]
[illegible] ville [illegible] de Clamanna [illegible]
[illegible] de Clamanna [illegible] dicta aqua [illegible]
[illegible] Clamanna [illegible] in Clamanna [illegible]
[illegible] ville [illegible]
[illegible] appellatur de [illegible]
[illegible] ville [illegible]
[illegible] ville [illegible]
[illegible] ville [illegible]
[illegible] Clamanna [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] in Clamanna [illegible]
[illegible] Rodulfus [illegible]
[illegible]
[illegible]

recordatur suo audivit dici quod Judei habitant Judaicam Arthonne [illegible] plures [illegible] erat in ipsa Judaica. Interrogatus si dictus Mamussius et alii Judei [illegible] clamam in predicta domo de muro dirupta erant vel reputabant [illegible] [illegible] et si tenebant [illegible] domini [illegible] Arthone, et si faciebant [illegible] vel cavallariam domino patrono, [illegible] se nescire [illegible] non cognovit dictum [illegible] Mamussium nec aliquem alium qui habitasset in ipsa domo, sed bene audivit nominari et dici per quendam quod Mamussius fuit de ipsa domo [illegible] quod post dictum [illegible] [illegible] et quod et audivit dici a dicto [illegible] [illegible] [illegible] dicta domo [illegible] [illegible] [illegible] se nescire. Interrogatus a quibus dici audivit quod post ipsum [illegible] [illegible] dixisset de [illegible] [illegible] dicit [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] non recordatur [illegible]

Super secundo capitulo examinatus et interrogatus [illegible] dixit se nescire nec unquam dici audivisse quod in loco de clama fuit aliquid castrum vel fortalicium [illegible] fuit plures in dicto loco in quo non apparent aliqua signa castri vel fortalicii [illegible] [illegible] [illegible] fuisse unam domum de muro [illegible] [illegible] dirupta. Interrogatus si dicta domus fuit domus [illegible] vel [illegible] dixit nescire [illegible] [illegible] deponit.

Super tercio capitulo examinatus dixit contenta in eo esse vera prout ipse testis deposuit [illegible] [illegible] [illegible]. Interrogatus si aliqua ex ipsis domibus [illegible] feudales dixit nescire

[illegible]

Super quarto capitulo examinatus dixit contenta in ipso capitulo esse vera [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Interrogatus [illegible] [illegible] dixit [illegible] ipse testis vidit predictos nominatos in [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] a suo recordatu [illegible] in villa Arthone [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] villa [illegible] alii [illegible] in ipsa villa [illegible] et [illegible] [illegible] ipse testis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]. Interrogatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Super quinto capitulo examinatus [illegible] dixit [illegible] contenta in capitulo esse vera [illegible] [illegible] [illegible] testis [illegible]. Interrogatus a quibus audivit [illegible] [illegible] a pluribus hominibus de Arthona et de aliquo loco, et quod [illegible] [illegible] ipse testis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Interrogatus si [illegible] audivit [illegible] ipse testis [illegible] [illegible] [illegible] aliquos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in capitulo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Claromonte, [illegible] [illegible] dicte ville Arthone [illegible] [illegible] Claromonte, [illegible]

Super [illegible] capitulo examinatus [illegible] [illegible] [illegible] ipse testis plures [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in Judaica Arthone [illegible] [illegible] Judaica Claromontis [illegible] in ipsa Judaica, [illegible] [illegible] [illegible] Arthona [illegible] alii [illegible] [illegible] Interrogatus [illegible] [illegible] [illegible] fuisse [illegible] in dicta Judaica [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in dicta Judaica [illegible] [illegible]

Sup [illegible] c(a)p(itu)lo Examinatus [illegible] inducit et dixit quod [illegible] ipse testis vidit et potuit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicte ville [illegible] et [illegible] [illegible] hominibus de [illegible]. Et ipse Bertulus simul cum aliis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicte ville [illegible] cum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Sup octavo c(a)p(itu)lo Examinatus inducit et dixit quod dictus Bertulus [illegible] non est nobilis nec [illegible] [illegible] fuit [illegible] reputatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] reputavit sicut unus alius [illegible] ville [illegible] [illegible] deposuit dicens ipse testis se non cognovisse [illegible] [illegible] Bertuli, [illegible] audivit dici tamen annis [illegible] elapsis [illegible] [illegible] dicti Bertuli fuit filia [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] et audivit et [illegible] dici quod [illegible] [illegible] [illegible] fuit filia [illegible] [illegible] Johannis de [illegible], qui morabatur [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Sup nono c(a)p(itu)lo Examinatus inducit se nescire quod aliquis [illegible] vel habitator ville [illegible] [illegible] aliquam domum [illegible] sup(er) [illegible] [illegible], nec et dictus Bertulus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domus sup(er) ipso monte, que ut credit sunt [illegible] [illegible] et que ut credit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Sup [illegible] c(a)p(itu)lo Examinatus inducit [illegible] sicut [illegible] alii.

Sup [illegible] c(a)p(itu)lo Examinatus inducit nescire nec dici audivisse [illegible] Bertulus aut aliquis alius de domo sua vel de [illegible] [illegible] [illegible] vel habuerint aliquod [illegible] [illegible] vel arma, sicut [illegible] alii Nobiles de [illegible].

Sup [illegible] c(a)p(itu)lo Examinatus inducit [illegible] nescire [illegible] [illegible] [illegible] vel non.

Sup aliis c(a)p(itu)lis non fuit Examinatus de voluntate [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] testis diligenter Examinatus, inducit non [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] vel [illegible] aliquid [illegible] [illegible] nullam [illegible] [illegible] vel [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aliquid [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Johannis de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad hoc [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] die [illegible]

[illegible] dictus [illegible] quondam [illegible] de [illegible].

Sup primo capitulo [illegible] et interrogatus pro [illegible] dicit et deponit de [illegible] in eo [illegible]. Quod dictus locus appellatus de Clama fuit [illegible] de pertinentiis ville Artenne [illegible] [illegible] in ipso loco [illegible] aqua [illegible] clama [illegible] reputatur de Artenna [illegible] ville Artenne [illegible] fuerunt [illegible] et reputata [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Artenne [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de Artenna [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] interrogatus [illegible] cognoscit [illegible] [illegible] clama [illegible] interrogatus [illegible] de clama, dicit [illegible] [illegible] appellatur la clama. Interrogatus [illegible].

[illegible] [illegible].

[illegible] [illegible].

Super tercio capitulo generaliter et singulariter, videlicet [illegible] est [illegible] testis [illegible] dixit illos [illegible] singulariter [illegible] dicto [illegible], videlicet quod non [illegible]:

Super quarto capitulo generaliter et singulariter, videlicet [illegible] dicti bastidi [illegible] omnes alios in capitulo [illegible] ac et [illegible] quam [illegible] super [illegible] ville Arton [illegible] testis videlicet [illegible] reputantur per [illegible] ipsius ville Artone [illegible] testis [illegible] tenuit et reputavit ac tenet et reputat [illegible] singulariter [illegible] omne [illegible] et audivit, videlicet quod [illegible] audivit dici a [illegible] de [illegible] Artone [illegible] annis [illegible] elapsis citra.

Super quinto capitulo generaliter, videlicet [illegible] in ipso capitulo [illegible] quod non [illegible] dicti bastidi [illegible] testis [illegible] capitulo [illegible] et ad publicam [illegible] elapsum [illegible] dicti [illegible] ville

Super [illegible] capitulo [illegible] et singulariter videlicet [illegible] testis [illegible] in [illegible] bastide [illegible] in judicio [illegible] Artone [illegible] alii [illegible] singulariter [illegible] ipsius bastide [illegible] singulariter [illegible]

Super [illegible] capitulo [illegible] videlicet [illegible] singulariter [illegible] videlicet ipsius bastide [illegible] alii [illegible] dicte ville Artone [illegible] dicte [illegible] Artone [illegible]

Super [illegible] capitulo [illegible], videlicet quod ipse testis [illegible] audivit dici [illegible] et castellanus [illegible] de Nobilibus [illegible], videlicet ipsius [illegible] alios [illegible] Artone, [illegible] non [illegible] ipsius bastide [illegible] audivit dici [illegible] ipsius bastide [illegible] singulariter [illegible] audivit [illegible]

Sup nono capitulo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] si [illegible] quod aliquis habitator [illegible] ville Arterie [illegible] aliquam domum [illegible] [illegible] Arterie [illegible] Arterie [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Sup decimo capitulo [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] esse [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dictum Rodulfum in capitulo nominatum et alios habitatores in Clarma [illegible] [illegible] sicut in capitulo [illegible] [illegible] hominis de Arterie [illegible] de [illegible] [illegible] ipse testis [illegible] tenuit [illegible] reputavit

Sup [illegible] capitulo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aut aliquis alius [illegible] de Clarma [illegible] vel [illegible] aliquid [illegible] [illegible] [illegible] vel [illegible] sicut [illegible] Nobiles de [illegible].

Sup [illegible] capitulo [illegible] [illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible]

Sup aliis capitulis [illegible] non fuit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] ipsius testis diligenter [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] eidem [illegible] [illegible] [illegible].

12a testis [illegible] [illegible] [illegible] de Arterie [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testis [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sup capitulis [illegible] eidem lectis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Sup primo capitulo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Arterie [illegible] [illegible] est [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aqua [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aqua dicuntur de Clarma [illegible] dicta aqua, et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ultra [illegible] Arterie [illegible] ultra [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in Clarma, et [illegible] de Arterie [illegible] [illegible] [illegible] ipsius ville Arterie, et [illegible] de Arterie [illegible] ipsius ville, et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de Arterie [illegible] [illegible] in loco [illegible] [illegible] de Clarma [illegible] vel [illegible] aliquid [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domus [illegible] familie [illegible] in loco de Clarma [illegible] aqua [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domus [illegible] domus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ultra dictam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Respondit quod Rodulfus [illegible] qui [illegible] [illegible] [illegible] in Clarma [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ultra [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Ambrosii, et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] qui [illegible] [illegible] in loco vocato [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

jurisdictionis aut jurisdictionibus sunt dicti Rodulfus et frater et dicti alii habitatores
dictarum aquarum [illegible] [illegible], in Trecessimi an [illegible] Artenne, nulla querunt
ad judicium [illegible] domicilii [illegible], videlicet quod sunt de jurisdictione Artenne et
veniunt in judicio Artenne et Clemone, et non in judicio Trecessimi, sicut alii homines
habitatores in Artenne, non obstante quod ipse testis audivit dici semper a [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] de Artenne [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] clame [illegible]
[illegible] castri et jurisdictionis castri Trecessimi, a dicto jurisdictione Artenne
[illegible] [illegible] [illegible] et alii qui per elapsum habitaverunt in dicta clama
[illegible] [illegible] Stephanum, erant Nobiles et feudatarii et [illegible] habebant [illegible] [illegible]
Artenne et [illegible] faciebant [illegible] vel cabellaria domino patrie, videlicet si non cognovisset
[illegible] [illegible] [illegible] dicti [illegible] [illegible] nec [illegible] aliquo [illegible] habitavit in
dicto loco nisi quod audivit dici a dicto Bartulo et non ab aliis, quod in quadam
domo dirupta de muro [illegible] in dicto loco [illegible] [illegible] Stephanum, olim morabatur
[illegible] dictus [illegible] qui erant Nobiles, et audivit dici et a pluribus personis
de Artenne, et Antonius [illegible] pater dicti Bartuli ac [illegible] [illegible]
[illegible] frater dicti Antonii [illegible] de dicta domo de clama dirupta
[illegible] [illegible] [illegible] habitans in castro Artenne et [illegible] Antonius [illegible] [illegible] qui
[illegible] in Clemona, faciebant de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domino patrie
[illegible] [illegible] [illegible] dixit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicti [illegible]
dixit se nescire

Super [illegible] capitulo [illegible] [illegible] dixit nescire [illegible] [illegible] dici [illegible]
[illegible] in loco de clama [illegible] [illegible] aliquod [illegible] vel [illegible] nec
[illegible] aliqua [illegible] per quae posset dici notorium quod [illegible] [illegible] [illegible]
vel [illegible].

Super [illegible] capitulo [illegible] dixit [illegible] in capitulo [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] est notorium et publicum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dixit quod non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Super quarto capitulo [illegible] et [illegible], dixit [illegible] non cognovisset
[illegible] patrum dicti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] capitulo [illegible]
[illegible] Mathenus [illegible] pater dicti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] habitatores ville Artenne et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ville [illegible] [illegible] [illegible] in villa Artenne [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] capitulo [illegible] [illegible]
de dicta domo de clama, videlicet quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] nescit. [illegible] [illegible] [illegible] quod [illegible] in capitulo [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] habitatores [illegible] dicte ville, videlicet quia ipse testis [illegible] [illegible] et
[illegible] dum [illegible] in Artenne [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] publicos et alios [illegible].

Super quinto capitulo [illegible] et [illegible] [illegible] dixit [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] ipse testis [illegible] [illegible]
[illegible] dicte ville [illegible] [illegible] dicto [illegible].

Super [illegible] capitulo [illegible] [illegible] dixit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], videlicet [illegible] ipse testis [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

p[er] eius [illegible] compa[ruit] [illegible] Arconi [illegible] in [illegible] sicut
[illegible] ipsius [illegible] Arconi [illegible] p[er] [illegible] manu
[illegible] corp[ore] [illegible] p[er] [illegible] nomine [illegible]
[illegible] p[re]sbiteri [illegible] filius [illegible] de [illegible] [illegible] filii p[er] [illegible]
[illegible] eius [illegible] p[er] [illegible]
[illegible] de Clemona [illegible] [illegible] [illegible] simul
[illegible] p[re]sbiteri [illegible] de [illegible] fuit [illegible]
[illegible] p[ro] certo debito [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
in [illegible] Clemone [illegible] [illegible] post [illegible] annos [illegible] vel [illegible] [illegible]
[illegible] Daniel [illegible] filium [illegible] [illegible] Clemon
[illegible] dictus Daniel fuit captus [illegible] in [illegible] in Clemona
[illegible] ipse testis [illegible] Arcona [illegible] de [illegible]
[illegible] dicto [illegible] Clemon [illegible]
[illegible] filio in [illegible] [illegible] ipse testis [illegible]
[illegible] Daniele [illegible] Arcona. Dicens [illegible] de quibus in capitulo
[illegible] in [illegible] Clemon [illegible]
ipse testis [illegible] p[re]sbiteri [illegible]
vel [illegible] aliquis [illegible] in Arcona vel Clemona [illegible]
[illegible] dicit [illegible].

[illegible] capitulo [illegible] dicit [illegible] in [illegible]
[illegible] dicit quod ipse testis [illegible] in Arcona
[illegible] dicit [illegible] valle [illegible]
[illegible] cum [illegible] Arcona
[illegible] cum [illegible] Clemone [illegible] de [illegible]
[illegible] Excepto [illegible]
[illegible] vel [illegible] in [illegible] Arcone [illegible] Clemone
[illegible] nobile [illegible] dictus [illegible] [illegible] in ipso
[illegible] Arcona, dicit [illegible] est [illegible] aliquis [illegible]
[illegible] in ipsa valla [illegible].

[illegible] octavo capitulo [illegible] dicit [illegible] audivisse [illegible]
[illegible] vel [illegible] [illegible] Nobiles, et
[illegible] Arcone sicut
[illegible] dicte valle. Dicens
[illegible] [illegible] [illegible]
testis [illegible] filia [illegible] Rizardi de Zeglino, et
uxor eius [illegible] filia [illegible] de [illegible] [illegible] in
castro Arcone [illegible] est publicum [illegible] in ipsa valla Arcone.

[illegible] nono capitulo [illegible] dicit [illegible] audivisse [illegible]
aliquis [illegible] valle Arcone [illegible] ipse [illegible] vel [illegible] aliquem
[illegible] Arcone [illegible]
[illegible] Arcone
[illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] Arcone

[illegible] capitulo [illegible]
[illegible] fore [illegible] deponunt [illegible] capitulo [illegible] quia nunquam reputata fuerit
nobiles dicti Radulphus [illegible] homines in clama [illegible] suo [illegible] in valle [illegible]
nec alibi suo [illegible] reputati fuerunt [illegible] valle [illegible] sicut alii de
ipsa valle [illegible] ipse testis [illegible] cognovit [illegible] quo [illegible].

Super xxvij° capitulo interrogatus dixit et deponit nescire nec umquam dici audivisse quod ipse bertholus
aut predecessores sui nec aliquis reputati de clama [illegible] ut [illegible] alius particulare
insigne ut nomen, sicut [illegible] nobiles de [illegible].

Super xxviij° capitulo interrogatus dixit nescire si meruit vel non meruit ipsam [illegible]

Super aliis capitulis non fuit interrogatus quia per plures non [illegible].

[illegible] dicti testis [illegible] interrogatus [illegible] producturus
[illegible] dixit si non fuisse doctum vel informatum [illegible] testificandum [illegible]
vel promissum aliquid [illegible] nullum [illegible]
[illegible] de [illegible] vellet potius quod [illegible]
obtineret [illegible] quod dictus bertholus [illegible]
bertholus obtineret [illegible] multas molestias [illegible] hominibus [illegible]
[illegible] nec [illegible] producti [illegible]
vellet quod ipse [illegible] obtineret ipsam [illegible] non [illegible].

Johannes [illegible] de [illegible] homines [illegible]
[illegible] producti [illegible] producti [illegible]
[illegible] dixit [illegible]
ut infra [illegible].

Super primo capitulo interrogatus et productus [illegible] dixit [illegible]
[illegible] ut infra [illegible] apud villam [illegible]
[illegible] clama [illegible]
[illegible] homines [illegible] in clama [illegible] reputantur
[illegible] valle [illegible]
[illegible]
[illegible] productus [illegible]
[illegible] valle [illegible] appellatur
de clama [illegible] valle [illegible]
[illegible] capitulo [illegible] de clama [illegible]
[illegible] homines aliquis [illegible]
[illegible] productus [illegible]
[illegible] Radulphus [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] dicti bertholi [illegible]
[illegible] Nicolaus [illegible] productus
[illegible]

[illegible] habitare in Clama quod habitant super ipsam aquam, ac [illegible] dominus [illegible]
[illegible] habitant ultra ipsam [illegible]
[illegible] in loco vocato [illegible] domus [illegible] de Arbona
[illegible] valle Arbone sicut alii habitantes in Arbona, [illegible]
[illegible] dicto [illegible] alii habitantes ultra
[illegible] ad [illegible] in [illegible]
[illegible] Arbone [illegible] Clama [illegible] de [illegible] Arbone [illegible]
[illegible] Arbone vel Clame [illegible] sicut alii [illegible]
[illegible] ipse testis [illegible]
[illegible] Clama [illegible] nobiles [illegible] habitant
[illegible] caballeria [illegible]
habitantes super [illegible] in Clama [illegible].
[illegible] domus [illegible] audivit [illegible]
[illegible] Clama [illegible] habitant ibidem [illegible] Antonius
[illegible] Arbone [illegible] Clama [illegible]
[illegible] dicta domo de Clama
[illegible] dicta [illegible] audivit dicta
[illegible] domo [illegible]
[illegible] in [illegible] Arbone in dicto loco de Clama [illegible]
domo [illegible] caballeriam [illegible]
[illegible] Jacobo [illegible] Johanne de [illegible] in castro Arbone [illegible]
Antonio [illegible] habitantes in Clamona [illegible]
[illegible] Arbone [illegible] dicta domo [illegible] Clama [illegible]
[illegible] de Arbona
[illegible] dicta domo de Clama [illegible] habitantes super [illegible]
[illegible] aliud de contentis in ipso capitulo [illegible] dixit nescire.

Item super [illegible] capitulo [illegible] in loco de Clama [illegible]
fuisset aliquod castrum vel [illegible] in ipso loco in quo
[illegible] castrum vel [illegible] domus
[illegible] de Clama [illegible] aquam vocata la Clama.

Item super [illegible] capitulo [illegible]
[illegible] Arbone [illegible] aliqua [illegible]
[illegible] de Clama [illegible]
[illegible] aliqua [illegible].

Item super quarto capitulo [illegible]
[illegible] in capitulo [illegible]
[illegible]
[illegible] valle Arbone [illegible]
valle sicut alii habitantes in ipsa valle [illegible]
[illegible] ipse testis [illegible] in ipsa valle [illegible]
[illegible] valle [illegible]
[illegible] de Clama [illegible]
[illegible]
[illegible]

Sup(er) quinto cap(itu)lo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in cap(itu)lo [illegible] [illegible] iudicamus [illegible] [illegible] [illegible] iudicamus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] q(uod) ip(s)i testes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicte ville [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] omnes [illegible] alij [illegible] [illegible] dicte ville [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Iudicamus [illegible] ville in dictis iudicijs [illegible] [illegible] Clemone [illegible] [illegible] [illegible]

Sup(er) [illegible] cap(itu)lo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in cap(itu)lo [illegible] Iudicamus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] q(uod) ip(s)i testes [illegible] [illegible] multos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in dictis iudicijs [illegible] [illegible] Clemone [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] plures [illegible] in dictis iudicijs [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alijs locis. Iudicamus [illegible] [illegible] [illegible] in dictis iudicijs [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in dictis iudicijs [illegible] [illegible] plures [illegible] [illegible] diuersis locis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible]. [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] filium [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Clemone [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dictus [illegible] filius [illegible] postea [illegible] [illegible] [illegible] dictus [illegible] [illegible] [illegible] eius filium [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Sup(er) [illegible] cap(itu)lo [illegible] [illegible] [illegible] in cap(itu)lo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testes [illegible] [illegible] [illegible] dicte ville [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicte ville [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alij [illegible] [illegible] in ipsa [illegible] [illegible] in alijs [illegible] [illegible] [illegible]. Iudicamus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ipsi testes [illegible] [illegible] dicte ville [illegible] [illegible] [illegible].

Sup(er) [illegible] cap(itu)lo [illegible] [illegible] [illegible] dictus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alibi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicte ville [illegible] in castro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in dicta villa [illegible].

Sup(er) nono cap(itu)lo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alij [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ip(s)e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aliquam domum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ipsa domus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] capitulo [illegible] dictus [illegible] alii [illegible]
clamavit [illegible]
[illegible]
[illegible] quod [illegible] capitulo [illegible]
[illegible] .

Super xxiii° capitulo [illegible] quibus alius [illegible] de clama [illegible]
[illegible] .
Super [illegible] capitulo [illegible]
ut [illegible] .

Super aliis capitulis [illegible] de voluntate [illegible] .

[illegible] dicti [illegible] diligenter [illegible]
[illegible] ut [illegible]
[illegible] ut [illegible]
[illegible]
[illegible] alios [illegible] .

[illegible] de [illegible]
[illegible] de [illegible]
[illegible] de [illegible]
[illegible] ad hoc [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible] super capitulis [illegible]

[illegible] V S [illegible] de [illegible] et [illegible] annorum [illegible]
[illegible] ut [illegible]
[illegible] super capitulis [illegible]
[illegible] de [illegible] ut [illegible] .

Super [illegible] capitulo [illegible]
in [illegible] ut [illegible]
[illegible]
[illegible] de [illegible] quod [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] quod [illegible]
[illegible] ut [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] testis

[illegible] Tulmino [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] Tulmini [illegible]
[illegible] villis [illegible]
[illegible]
[illegible] Tulmini [illegible]
[illegible] villarum [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Tulmini [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] villarum [illegible]
[illegible]
[illegible] ... [illegible] ... dell Lonca [illegible]
[illegible]
[illegible] villa [illegible]
[illegible] villa [illegible]
[illegible] villis [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Tulmini [illegible]
[illegible]
[illegible] Tulmini [illegible] Tulmini
[illegible]
[illegible] Tulmini [illegible]
[illegible]
[illegible] Tulmino

Super aliis capitulis [illegible] examinatus [illegible] de [illegible] castellanus de [illegible] Nobiles [illegible]

[illegible]

Super [illegible] capitulo examinatus [illegible] Nobiles [illegible] castellanus [illegible]

Super [illegible] capitulo examinatus [illegible]

Super aliis capitulis non fuit examinatus de voluntate producentis

Item [illegible] dictus testis diligenter examinatus in omnibus [illegible]

[illegible]

xv° testes

Item anno [illegible] Jacobus de Tulmeno dicti territorii [illegible] ut assumit ut [illegible] testis [illegible] iuratus [illegible] diligenter examinatus et interrogatus super capitulis infrascriptis [illegible] deponit ut infra.

Super primo capitulo examinatus interrogatus quo supra [illegible] dixit [illegible] in eo scire contentum. Et sunt multi in dicta valle Castaldie Carnee qui [illegible] nominati dyesmani [illegible] Francisco Caballario [illegible]. Qui dyesmani sunt subditi iudicio Tulmini et gastaldionis [illegible] Carnee et [illegible] in dicto iudicio Tulmini [illegible] comparuerunt et comparent ac obediunt in omnibus et per omnia sicut ceteri alii de contrata Carnee [illegible] dicuntur [illegible] et alii qui non sunt dyesmani [illegible] ad [illegible] et iudicium [illegible] predicti dyesmani possent [illegible] non possunt alii qui non sunt dyesmani nisi ex licentia [illegible] domini Castaldi Carnee [illegible] dicti dyesmani [illegible] sunt [illegible] non [illegible] Continetur [illegible] appellationes [illegible] testis [illegible] audivit. Interrogatus quo scit predicta, dixit se scire [illegible] quia ipse testis [illegible] in ipso iudicio Tulmini sunt anni xl elapsi et [illegible] dicto tempore quo [illegible] vidit [illegible] Interrogatus [illegible] de nominibus dictorum dyesmanorum, dixit [illegible] Jacobus de [illegible] Johannes [illegible] de Imponzo [illegible] Johannes Blasius de [illegible] Daniel [illegible] et multi alii de dicta [illegible] contrata Carnee sicut de villa [illegible] Interrogatus quare dicuntur dyesmani dixit quod dicuntur dyesmani [illegible] quod in lingua theotonica dicitur [illegible] homo [illegible] idest homo [illegible]. Interrogatus [illegible] dyesmani [illegible] et alia bona [illegible] obligati [illegible] Interrogatus [illegible] dyesmani non essent obligati [illegible] dicto iudicio Tulmini [illegible] ut audivit [illegible]

Quomodo dicantur dyesmani

Super secundo capitulo examinatus [illegible] aliud nescire nisi quod recordatur [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] de Castello qui habitat in Tulmino [illegible] anno [illegible] in iudicio Tulmini et Castaldionis Carnee et consilii [illegible] Tulmini sicut ceteri alii [illegible] Tulmini [illegible] testis [illegible] in dicto iudicio [illegible] non obstante quod [illegible] esset [illegible] Interrogatus [illegible] in aliquo loco [illegible] presentavit

Ad xxxj° capitulo examinatus [illegible] [illegible] [illegible] Nicolai de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] ignorat.

Ad xxxij° capitulo examinatus dicit [illegible] [illegible] in [illegible].

Ad alios capitulos examinatus dicit non fuit de voluntate producentis.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] examinatus in [illegible] [illegible] dicit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] in domum [illegible] [illegible] [illegible] Augustini, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Zulmary, ac [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testes [illegible] [illegible] Nicolaum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testes [illegible] super capitulis infrascriptis in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] Nicolaus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] interrogatus super capitulis infrascriptis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] ut infra videlicet

Super [illegible] xlviij° capitulo examinatus et interrogatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ut infra videlicet quod in contentum [illegible] Et in ipso [illegible]

[illegible]

obligauit p[er] [illegible] adiectionis [illegible] caballarium [illegible]
[illegible] caballarium [illegible] castello [illegible]
[illegible] caballarios [illegible]
dominum caballarium [illegible]

[illegible] capitulo [illegible] castello [illegible] tabularum [illegible] in tabulario publico dicti loci [illegible] castellano [illegible] publico [illegible] in dicto publico tabulario [illegible] in ipso publico.

Sup[er] xxx° capitulo examinatus [illegible] quod omnes Nobiles de [illegible] Nobiles [illegible] aliquod insigne [illegible]

Sup[er] xxxi° capitulo examinatus [illegible] adiectionis [illegible] alia [illegible] in capitulo

Sup[er] aliis capitulis non fuit examinatus de voluntate pe[illegible]

Item [illegible] dicti teste [illegible]

[illegible] Nicolao de [illegible] ac [illegible] Raphaele de [illegible] testis [illegible] de [illegible] testis [illegible] nominatus [illegible] Euangelia [illegible] testificationi [illegible] super capitulis [illegible]

[illegible] capitulo [illegible] examinatus et interrogatus super capitulis [illegible] respondit [illegible]

Sup[er] [illegible] capitulo examinatus et interrogatus [illegible] testificatione [illegible] in omnibus [illegible]

Sup[er] [illegible] capitulo examinatus [illegible] interrogatus [illegible] in eo.

Sup[er] xxx[illegible]° capitulo examinatus [illegible] Nobiles [illegible] castellani [illegible]

[illegible] capitulis [illegible]

[illegible] alios capitulos [illegible] volumus [illegible]

[illegible] dicti testes diligenter [illegible] in omnibus [illegible]

[illegible] Actum in Ortedamick in hospicio [illegible] Nicolai [illegible] presentibus [illegible] ac [illegible] Nicolao [illegible] Antonio [illegible] [illegible] dicto [illegible] testibus et aliis [illegible] de Ortedamick [illegible] testes [illegible] debito [illegible] iuraverunt ad sancta dei Evangelia [illegible] scripturas [illegible] et testificari veritatem [illegible] super capitulis [illegible] sine [illegible] odio amore timore [illegible]

[illegible] Suprapositus dictus [illegible] de Ortedamick testis annorum [illegible] ut asserit [illegible] interrogatus [illegible] super capitulis [illegible]

Super [illegible] capitulo [illegible] interrogatus [illegible] in Ortedamick [illegible] cives qui habent [illegible] castellaniam [illegible] in iudicio Ortedamick [illegible] castellaniam Ortedamick [illegible] iudicio [illegible] in castro Ortedamick

[illegible] castellaniam [illegible] Ortedamick [illegible]

Sup xxxi° cap(itu)lo [illegible] dixit [illegible] in omnes Nobiles [illegible] [illegible] sunt [illegible] p(er) Nobiles [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] memoria.

Sup xxiii° cap(itu)lo [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] maioris dignitatis [illegible] [illegible] [illegible].

Sup alijs cap(itu)lis no(n) fuit [illegible] p(er) [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] p(er)sonam [illegible] [illegible] diligent(er) [illegible] in omnib(us) [illegible] [illegible].

[illegible]

[illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cap(itu)lis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cap(itu)lo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] v(idelicet).

[illegible] cap(itu)lo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] anno [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nobiles [illegible]

fecerunt dictum caballarium, fundit [illegible] dominus [illegible] Francisci de [illegible] xxxx ·
[illegible] [illegible] nobiles [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] nobiles [illegible]
[illegible] dictum caballarium [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] dictum caballarium. Iudicamus [illegible]
[illegible] dictum caballarium. fundit [illegible]
[illegible]
[illegible] dictum caballarium [illegible]
[illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] non [illegible] hoc opponi [illegible].

Super xliiii capitulo [illegible] [illegible]
[illegible]

Super xxxv° capitulo [illegible] audivisse [illegible]
[illegible] nobiles [illegible] iustitiam [illegible]
nobiles de castro [illegible] iustitiam [illegible].

Super xxxvi° capitulo [illegible] in capitulo [illegible]
[illegible].

Super aliis capitulis [illegible] de voluntate [illegible].

[illegible] dictis capitulis [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ad hoc [illegible] caballarium [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] capitulo [illegible] [illegible]

[illegible] ¶ Magister Leonardus [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] capitulo [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible].

Super xlv° capitulo [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] caballarium [illegible]
[illegible] nobiles [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ad [illegible] / [illegible]

[illegible]

Super vltimo capitulo examinatus dicit [illegible] de [illegible] deponunt.

Super aliis capitulis non fuit examinatus de voluntate producentis.

[illegible] dictus testis diligenter examinatus in omnibus [illegible] dicit.

[illegible]

27 teste [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] Nicolaus de [illegible] [illegible].

Super xii° capitulo [illegible] dicit [illegible] de [illegible] quod ipse testis fuit capitaneus Tergestinus [illegible] [illegible] elapsis sunt [illegible] ut credit, et quod [illegible] dicto [illegible]. Idem testis dicit [illegible] [illegible] Nicolaus de [illegible] venire ad [illegible] Tergestinum et [illegible] ad [illegible] [illegible] compulit utrique [illegible] ut [illegible] [illegible] non [illegible]. [illegible] Antonio [illegible] [illegible] [illegible] qui [illegible] [illegible] in dicto [illegible] Tergestino.

Super [illegible] capitulo [illegible] dicit [illegible] [illegible] nobiles castellani [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] castellani [illegible] [illegible] capitaneus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nobiles castellani [illegible] [illegible] [illegible] capitaneus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] castellani [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Antonio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Aquileiensis [illegible] [illegible] [illegible].

Super xxxi° capitulo examinatus et interrogatus, dixit videlicet prout in capitulo .x.
Interrogatus quomodo scit, dixit quia omnes Nobiles de patria quos ipse cognoscit habent et deferunt insignia, et ipse nullum ex dictis Nobilibus cognoscit qui non habeat aliquod insigne sive arma.

Super xxxii° capitulo [illegible] capitulo [illegible] ut [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible].

Super aliis capitulis non fuit examinatus de voluntate producentis.

Lecto, perlecto dicto testi diligenter examinatus in omnibus perseveravit.

Die [illegible] anni [illegible] in burgo [illegible] [illegible] magistro [illegible] dicto [illegible] Raphaele de Xeva ac magistro paulo [illegible] dicto polanij [illegible] de pagnanis [illegible] in dicto burgo [illegible] [illegible] ego Johannes notarius [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] capitulo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

2us testis. Dominus Antonius [illegible] dixit [illegible] [illegible] ut [illegible].

Super [illegible] capitulo examinatus [illegible] dixit [illegible] [illegible] [illegible] Antonius [illegible] capitulo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] plenam notitiam.

[illegible] [illegible] Antonius [illegible] [illegible] [illegible] arma

Super [illegible] capitulo examinatus dixit videlicet [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Antonius [illegible] Interrogatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Interrogatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Super aliis capitulis non fuit examinatus quia per producentem non erant [illegible]

[illegible]

[illegible] ... fratre Alonsi [illegible] ... Gaspare [illegible] Conrado de [illegible] ... [illegible]

Alius vero Gaspar(e) [illegible] Conrado de [illegible]

[illegible] ... capitulo examinatus [illegible]

[illegible]

Super [illegible] capitulo examinatus [illegible]

[illegible]

Super [illegible] capitulo examinatus [illegible]

[illegible]

et ipse testis vidit dictos [illegible] dominos de Sigimina, videlicet dominum Michaelem filium
q. d. Francisci [illegible] dominum [illegible] filios [illegible] et filium
q. d. Antonii olim d. Filippi de Sigimina [illegible] d. [illegible] de Coppo [illegible]
filium q. d. Antonium [illegible] successerunt in bonis feudalibus [illegible]
[illegible] esse feuda [illegible] prout [illegible] Interrogatus
quo scit [illegible] dicti domini successerunt in dictis bonis feudalibus [illegible] qui tenent et
possident bona dictorum [illegible] patrimonii sita in castro [illegible] esse feuda
et circa dictum castrum.

Et super aliis capitulis non fuit examinatus de pro[ducentis] voluntate.

Item super [illegible] primo testis diligenter examinatus recte [illegible] dixit

[illegible] die [illegible] in [illegible] hora [illegible] presentibus Nobili viro d. [illegible]
[illegible] de [illegible] et dicto d. Raphaele testibus vocatis et [illegible] d.
[illegible] [illegible] testis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
super capitulis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] testis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
testis [illegible] presentatus ad probandum [illegible] productus, examinatus
interrogatus super capitulis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] de [illegible] in [illegible] infra [illegible]

Super [illegible] capitulo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Nobiles [illegible] castellanum [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in ipso [illegible] [illegible] [illegible] alii cives dicte terre [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in dicto [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] castellanum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ipse testis [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dictos Nobiles [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in dicto [illegible] ut fuit [illegible] d. [illegible] de
[illegible] de [illegible] [illegible] olim d. [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] in dicto iudicio [illegible] non [illegible]
[illegible] ad [illegible] iudicio [illegible]
[illegible] ser Zanetello [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ser Zanetello [illegible]
[illegible] iudicamus [illegible] in dictam
declarationem [illegible] aut [illegible] aut ser Antonius [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] in [illegible] transitum [illegible]
[illegible] et [illegible] dixit
[illegible] villa de [illegible]
[illegible]

Item super aliis capitulis non fuit examinatus [illegible]

Circa personam dicti testis diligenter examinatus in omnibus recte [illegible].

xxvij testis. V. [illegible] filius [illegible] etatis [illegible] annorum [illegible]
[illegible] examinatus [illegible]
[illegible] capitulo [illegible]
[illegible] ut infra [illegible].

Item super primo capitulo examinatus [illegible] ut infra [illegible]. Et [illegible] in capitulo [illegible]
[illegible] villa de [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] villa de [illegible]

[illegible] capitulo examinatus [illegible] infra [illegible]
[illegible] de domo [illegible]
[illegible] villa de [illegible]
[illegible]
[illegible] villa de [illegible]
[illegible] in [illegible] transitum [illegible] villa
[illegible]
[illegible] testis [illegible]
[illegible] villa de [illegible]
[illegible]
[illegible] Antonius [illegible]
[illegible] transitum [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] transitum [illegible]
[illegible]
[illegible] Antonius [illegible]
[illegible] transitum [illegible]
[illegible]
[illegible] transitum [illegible] de dicta villa de [illegible]

[illegible] ut aliquis [illegible] deliberaverunt [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] compulerunt et
[illegible] alii [illegible]

Item [illegible] in [illegible]
[illegible] personam [illegible] testis [illegible] in [illegible]

3 testis (4) [illegible] Antonius [illegible] de [illegible]
[illegible] ut asserit testis [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] testis [illegible]
Nobili [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] ville [illegible]
[illegible] ville de
[illegible]
[illegible] ville [illegible]
[illegible]
[illegible] caballerata [illegible]
[illegible] ville de [illegible]
[illegible] testis [illegible]
[illegible]
[illegible] ville de [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] testis [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] personam [illegible] testis [illegible]

Die [illegible] loco predicto presentibus f. Raphaele ac Antonio [illegible] de Nunes testibus
[illegible] Magr. Nunes [illegible] Johis Stephani de Nunes testes
[illegible] ad hoc [illegible] [illegible]
[illegible] ad [illegible] dei evangelia manualiter [illegible] scripturis [illegible]
[illegible] fuit [illegible] interrogatus [illegible] capitulis [illegible]
[illegible] timore [illegible] lucro ut damno [illegible] aut alieno [illegible]

[illegible] Magr. Nunes [illegible] Johis Stephani [illegible]
ut [illegible] testes [illegible] [illegible]
[illegible] interrogatus [illegible] capitulis [illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible] utrumque [illegible].

Super [illegible] capitulo [illegible] utrumque [illegible] in capitulo
[illegible] tempore venire ad [illegible] ville de Nunes [illegible] nolunt [illegible]
[illegible] ad aliquod officium [illegible] ville ac etiam tempore [illegible]
ad publica [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] tempore [illegible]
ville [illegible] aliis [illegible] dicte ville de Nunes
[illegible] ville [illegible] testes [illegible]
[illegible] Nobiles ut [illegible]
Nobiles [illegible] castellanos [illegible].

Super [illegible] capitulo [illegible] [illegible]
[illegible] ipse testes [illegible] [illegible] capitulo
[illegible] in ipso [illegible]
[illegible] ville de Nunes [illegible] dicte ville [illegible]
[illegible] dicte ville de Nunes [illegible]
[illegible] [illegible] in ipso
[illegible] ut [illegible]
[illegible] Interrogatus [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible] capitulo [illegible]
[illegible] Johis [illegible]
[illegible] testes [illegible] Johis [illegible]
[illegible] Interrogatus [illegible]
[illegible] Antonius [illegible] Interrogatus [illegible]
[illegible] in ipso [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] dicto tempore [illegible].

[illegible] [illegible] castro [illegible] [illegible]

[illegible] Nobiles [illegible] [illegible]

[illegible] Nobiles et castellani [illegible] [illegible] Nobiles et castellani [illegible]

[illegible]

[illegible]

Nos q(ui) testes antedicti [illegible] publicam [illegible] [illegible], a magnifico [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] a magnifico d(omi)no advocato [illegible] [illegible] que fuit [illegible] cancellaria(m)
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] d(omi)no advocato [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] registro
[illegible] [illegible] [illegible] cancellaria, et sic [illegible] [illegible] [illegible].

Lite fra cugini nobili Freschi
di Cucagna per beni feudali di Budrio.

mento Dominico bollano p nostro Illustrissim

e forisulii documenti dignissimo

ul reddenenum ordinarie

omino iacobo

nobili p ber

nardino & atempso nomine pfati p thome cum

ticlaro doctore domino Riccardo & fontebono ex una

in duo Statui dominus

nomine pfati p thome in causa bonozo & buon

roduxit : et exhibuit in scriptis quemdam p

tenoris infrascripti

imonem fratres & fresch

urans ut in ea

mine dicti

olliano patre [illegible] documentis [illegible]
[illegible]
[illegible]
ontra [illegible]
patres et filios q. [illegible] Jacobi de Cucranca [illegible]
[illegible] orem, qualiter q. nobilis [illegible]
[illegible] Cucranca patruus [illegible]
[illegible]
Aquilegien. [illegible] successive Serenissimi du[illegible]
[illegible] Venet. recognoscebat [illegible]
[illegible] possidebat certam partem castri, seu [illegible]
[illegible] castrum sive locus de budrio: necnon
[illegible] bona [illegible]
annis ellapsis [illegible] nullis ex se legi[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] fratre [illegible]
[illegible]
[illegible]
inter vivos, nec in ultima voluntate
bona feudalia valeat [illegible]
[illegible] ex consuetudine feudorum
[illegible]
[illegible] vero dimidia [illegible]
[illegible]

[illegible] ictum p thomã delata fuit : que quidem bon[illegible]
[illegible] tempore mortis dicti q. p Symonis circa partem fuerit
[illegible] partim vero [illegible]
dum et filios : que quom vera sit [illegible]
thomas [illegible] declarari instrumentum [illegible]
[illegible] feudalia : [illegible] dicti q. p symonis
[illegible] o dimidia portione delata et devoluta fuisse a[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] demnari dictos p franciscum : [illegible] monis sive co[illegible]
legitimum interceptore eo nomine [illegible]
restituendum : et relaxandum dicta bona pro
[illegible] quatenus [illegible]
[illegible]
[illegible]
posse a sequestrarijs seu depositarijs levari fru[illegible]
seu extimationes p dicta portione [illegible] dicti p
franciscus et p symon se non impediant in [illegible]
pro dimidia : petens sibi fieri ius et ius[illegible]
meliori modo et c. Implorans officium vestra[illegible]
[illegible] et c. non [illegible]

[illegible] de [illegible]

ontroqno: [illegible] iux[ta] comunem ronchu[m] [illegible] francisci.
omine framette de [illegible] : ab alia parte
[illegible]. viam publicam : a parte inferiori [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] superiori [illegible]
burgi mediante via publica.

[illegible] pignu[m] [illegible]
[illegible] auorgnani [illegible]
[illegible] iuxta [illegible]
[illegible] [illegible] fuit unt [illegible]
dictorum ronchorum fuerunt sequestrati

[illegible] ronchus vocatus la Cassina pizola iuxta
ronchum domini [illegible]
iuxta stratam publicam

[illegible] pratum [illegible] prata iux[ta] [illegible]
[illegible] iux[ta]. viam publicam

[illegible] fuerunt [illegible] ut sup[ra] [illegible]
ut sup[ra]. utrum possideant.

[illegible] mercurij vigesimosecundo mensis may [illegible]
[illegible]
omnino [illegible] ad ius reddend[um]

ordinarie [illegible] [illegible] [illegible]
et alys testibus [illegible] comparentibus [illegible]
bernardino de atemplo [illegible] [illegible] dottore dno
Riccardo [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] omnio
Riccardo nomine quo supra [illegible] haberi
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
quos produxerit [illegible] ex [illegible] in scriptis
[illegible] [illegible] [illegible] petitioni [illegible]
[illegible]
[illegible] prout in [illegible] [illegible]
[illegible]

Responsio [illegible] fratris [illegible]

Coram [illegible] magnifico ac generoso dno Dnico
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Symo fratres de [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] contra [illegible]
[illegible] petitioni [illegible] dicitur coram [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] condemnatos [illegible] compelli ad dimittend
quedam bona [illegible]
dimidia ad se spectantia [illegible]
prout in dicta tali [illegible] petitione [illegible]
[illegible]

Dicunt ipsam asseratam petitionem [illegible] : et esse nullam [illegible] et momenti ex pluribus rationibus [illegible] obscura et incerta et male [illegible] pessime concludit : et caret omni [illegible] forma et solemnitate, adeo quod [illegible] meretur habere executionem [illegible] quo est proposita per personam : Cum nullum [illegible] agendi [illegible] quod [illegible] videtur : Et inquantum competisset, quod non credunt, tale ius amisset ex cursu tanti temporis, quod est causata legitima praescriptio [illegible] exceptio [illegible] omni meliori modo [illegible] ipsis [illegible] Et inquantum [illegible] obstarent, que tamen obstant, et ad [illegible] recedere aliquo modo [illegible] intendunt [illegible] : Dicunt narrata prout [illegible] non fuisse nec esse vera : et petita prout [illegible] fieri non debere, petenda sed ab observatione [illegible] iudicii, vel saltem a petitis absolvi et partem adversam in expensis [illegible] de quibus protestatur et [illegible] Salvo iure [illegible]

[illegible] [illegible] proximo mensis [illegible] [illegible] [illegible] termino [illegible] [illegible] [illegible] magnifico domino [illegible] ad ius reddendum ordinarie sedenti [illegible] [illegible] domino [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

suprad. notarius (unde et alys testib.) et c. Comp
rentibus nobile d. bernardino de templo no
dicti d. thoma ex una : et spectato d. francisco et
Symone fratrib. cum spectabile domino odorico
mezlatto ex altera . In termino pnti et in quo
[illegible] nomine duo sup. in cau
[illegible] de bu[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] prout [illegible]
[illegible] odorici pductioni no consensit : Et
[illegible] (cum termino [illegible]
[illegible] dicendum [illegible]
sibi visum fuit

Replicatio d. Thome [illegible]

oram vobis magnifico : et clarissimo dno dominico
bollano patrie forisiu. : Documentis dign
[illegible] nobilis d. tho. al. d. d. odorici d. fr
[illegible] : Et replicando contra quasdam
exceptiones et responsiones productas nomine
[illegible] simonis fratrum [illegible]
[illegible] occasione quorumda bonor
[illegible] sitorum in budrio petitorum p dictu
thoma , dicit petitione sua adeam : ben
concepta , et melius concludente
[illegible] legitima pscriptione , tum ad no
legitimu tempus , tum quia obstat
tum [illegible] dua a temp[illegible]

...tra ... bonis ... de quibus agitur: et

... ipm in petitione sunt vera: et

... tiori debent ... lea ...

... quinto mensis July 1499. ...

... Cum ... claro do...

domino ... bono ex una

Et nobili ... francisco ... Cum ...

... termino ...

... partis ...

...respondere debere ... parato ... Et ...

...dendo in Cama bonozo de budrio ...

... produxit et exhibuit infra...

... scripturas ... quasdam positiones

... coram magnifico ...

... Benedicto ... 48 ... 49 ...

Item attestationes ...

... formato ... magnifico

domino Jacobo venerio die 29 marty ...

... Johannes ... habitan...

... castri de budrio ex quodam

... rmato coram magnifico domino be

nedicto ... : item ... imitatis.

[illegible] vero [illegible]

tum dicto domino Lodorico nomine suo [illegible]

dixerunt se breui responsuros [illegible]

[illegible] oriente [illegible]

[illegible] supra [illegible]

[illegible]

possent eisdem opponere. Si sibi visum fuerit.

[illegible] dicte ambe partes hincinde [illegible]

[illegible] et volentes

nominibus [illegible] : [illegible] et in [illegible]

supra [illegible]

[illegible] etiam [illegible]

Iura [illegible] Thome superius producta [illegible]

Positio

[illegible] magnifico et clarissimo domino Benedicto

[illegible]

[illegible]

[illegible] comparet nobilis

[illegible] nobilis [illegible] de [illegible] suo

nomine [illegible] Christofori sui fratris : et in Iure

Contra et aduersus [illegible] Iacobum [illegible] Iohannis

[illegible] eius consortem nec non contra filios eiusdem

Iacobi Si [illegible] [illegible]

[illegible] patrui [illegible]

[illegible]

respondeat p simile jura

... qua[illegible] si negaverit pro ... in[illegible]

nducentu sibi expediat a no atr. salvo ... ac

48 Item q ... dict[illegible] q. s symo ... [illegible]

vita sua unum ronchum vocatum lo bro

roseum sup monte budrij: a vonum pra

... ipm montem ... [illegible]

... [illegible] ... dando ad partem ... [illegible] ... erit

Item q sepe dictus q. s symon in eius vita ...

... possedit unum ronchum positum in mo

... vocatum lo pigino ... p petru

Sclavonu ... ronchum affictado ...

medietate dando: ... Credit

Item q ... s symo dum vixit ...

possedit unum ronchu sup monte budrij

vocatum ... cassina pizina ...

... clabomum illum ... [illegible]

partem dando ... Sed s symo affi

tavit ... gubernator ipius s Jacobi ...

in monte budrij ipius s Jacobi: —

... s Thoma ... produ[illegible] ...

Die xxviii ...

... clavus habitans sup monte de budrio

testis ut supra monitus ... juratus ... Suo

ramento vix. & de eo tempore. [illegible] qui [illegible]
fecerunt primam invasionem / ipse testis [illegible]
uo [illegible] [illegible] vocatos [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] castim
[illegible] suo, [illegible] recognovit [illegible]
p symec: Et Cum eo se Concordavit [illegible]
[illegible] como [illegible] dimere deberet [illegible]
Et quod non recordatur si dictus p Jacobus fuit ad
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] nescire.

Super Generalibus recte respondit.

[illegible]

Inuclaura [illegible] p thoma [illegible] producta [illegible]

H Christi nomine amen: Anno nativitatis eiusdem [illegible] Millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto: Inditione duodecima: die nono [illegible] [illegible] [illegible] in Camera nova residentie [illegible] [illegible] domini [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domino nicolao de [illegible] domino Georgio [illegible]: nobilibus viris [illegible] [illegible] de Castello et p beltrando de [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] domino Jacobo Antonio marcello pre [illegible] ducali dominio [illegible] patrie foriiulii dignissimo locumtenenti [illegible]

omnium bonorum de lucrantia prolis: ac p. Jacobo
[illegible]
thomasius et s. frater de fresco et pr[illegible]ibus
exposuit eidem magnifico domino Laurentio
qualiter pater eius p. Symonis et eius aliisque
[illegible] antecessores [illegible]
[illegible] a quo ius habuerunt ab antiquo
recognoverunt in feudum [illegible]
[illegible] cum omnibus iuribus [illegible]
[illegible] in potius thesauri [illegible]
[illegible] forma [illegible]
[illegible] que feuda nunc [illegible]
[illegible] successorio [illegible]
[illegible] de [illegible]
[illegible] nomine [illegible] bonis [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] dictus magnificus domin[illegible]
eum et nomine excellentissime dominationis
[illegible] Symonem [illegible]
[illegible]
[illegible] dictis p. Jacobo: et p. tho-
masio, eorumque heredibus et successoribus: p[illegible]
annuali impositione benigne [illegible]
de dictis bonis eo iure feudi: et cum illis oneribus
[illegible]

[illegible] per om. Pue[illegible] primo [illegible]
Iacobus [illegible] ibi et [illegible]
prestiterunt iuramentum.

[illegible] assumitatis [illegible]

eram sociis magnifico ac [illegible] domino
commisico bodano patria [illegible] documento
dignissimo: nobilis domini Thomas de [illegible]
canea in aula domini [illegible] suario [illegible]
petito a nobis [illegible] Francisco [illegible]
[illegible] in [illegible] procuret
arborem agnationis [illegible] per
[illegible] parcem [illegible] respondere [illegible]
[illegible] in suo [illegible] gradu



Die mercurii Undecimo mensis Septembris
Item ubi supra, termino [illegible] hora: Coram
antedicto domino vicario ibidem ad jus reddendum
ordinarie [illegible] in pleno
[illegible]
[illegible] thoma cum [illegible] domino rizardo
[illegible] cum advocato [illegible] conclusione
causa bono [illegible] : Spectabilis domini
oderici [illegible] pro [illegible] francisco
fratre accepit terminum legis ad [illegible]
[illegible] Juribus suis

[illegible] Actum ubi supra. Coram ut
[illegible] exequentionis [illegible]
cum spectabile domino oderico [illegible] ex una
[illegible] thoma cum [illegible] domino
Rizardo [illegible] ex altera [illegible]
[illegible] cum suo advocato [illegible]
[illegible] pro fundamento [illegible]
in Causa bonorum budrio infrascripta [illegible]
Et primo quoddam privillegium in [illegible]
Sub [illegible] domino [illegible] beltrando [illegible]
[illegible] extractum sub 1333. Indictione
die quinto Januarij: Item ex quodam [illegible]
[illegible] magnifico domino [illegible]
[illegible] de budrio sub 1336. ad [illegible] 15. [illegible]
[illegible]

Sub . 1336 , Indictione quarta , die quarto de
cembris : item quamdam [illegible]
Sub . 1435 . Indictione . 13 : die ultimo febru
item quamdam donationem q. nicolai de Strasoldo
in membrana Sub . 1457 . Indictione quinta
die ultimo maij : item quoddam testamen
q. ser Symonis in membrana Sub . 1471 . Indi
[illegible]
[illegible]
[illegible]
mino [illegible] ad opponendum vel dicendum Contra
prout sibi visum fuit :

Iura [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] olim [illegible]
[illegible] nostri [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] sed intromisit et in se recepit om
Singula bona dicti q. dominici patris sui
[illegible]
hereditatis paterne . Cum dubitetur [illegible]
[illegible]

[illegible] ... [illegible] pro plurimo
nobilium per eadem Catarinam tunc domicellam
incorrectum: sibi deputamt: restituit: et as-
[illegible] ... meritos [illegible]
[illegible] ... pater [illegible] tempore
[illegible] ... teneat et possideat [illegible]
budrij: Et primo unam domum [illegible] muro [illegible]
opertam [illegible] ... juxta dominum
[illegible] de budrio [illegible] ... item
unum ronchum vocatum broylum juxta
[illegible] burgi [illegible] via publica juxta
dominum Armanum de Carnea. Juxta dominum
[illegible] juxta quemdam ronchum vocatum Con-
[illegible] nobilis domini [illegible] de [illegible]
[illegible] unum [illegible] vocatum [illegible]
juxta dominum armanum sup[illegible] juxta
dominum [illegible] juxta viam publicam
[illegible] montis budrij item duo [illegible]
ronchum cum una silva [illegible] vocatum
ronc[illegible] Sylvucia juxta [illegible] francisci
de manzano juxta dominum Gerardum supradictum
juxta dominum [illegible] de budrio: Item unum
pratum in loco [illegible] pra magna juxta
dominum franciscum de manzano juxta
symonem de budrio juxta dominum armanum
supradictum. Juxta dominum Gerardum [illegible]
juxta viam publicam: [illegible]
[illegible] mansum rectum per barbianum [illegible]

iux. stratam publicam iux. terricum dictum
bundrum q. raynerotti de verzone, iux. [illegible]
cum totam decimam cum omnibus bonis [illegible]
sitis in villa de Cosegliano et cuius pertinentiis
[illegible] ipsius ville
cum unum mansum in dicta villa in pustotta
cum in [illegible] dicta villa et [illegible]
[illegible] nemus de ronorito iux. [illegible]
[illegible] iux. Commugnam ville [illegible]
unum pratum [illegible] tulmetio [illegible]
[illegible] vocatum [illegible] iux. [illegible]
[illegible] iux. montem tumetinum [illegible]
[illegible] termen [illegible]
[illegible] Christo nativitatis domini nostri
[illegible]
[illegible] nostre [illegible] omnibus
[illegible]
[illegible] ad [illegible] ut cum [illegible]
[illegible] possessionibus [illegible] possit [illegible]
[illegible] de his est [illegible]
[illegible] patrie [illegible]
[illegible]
[illegible] nobisque dictum [illegible] instantia super
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] approbare et ratificare. [illegible]

et si expediens fuerit denuo concedere [illegible] dare
[illegible] reputare ut promittitur [illegible] dignaremur
non obstante [illegible] ad eo tempore [illegible]
[illegible] tenuerit [illegible] teneat et po
ideat pacifice et quiete [illegible] et aliorum
plurimorum fidelium nostrorum [illegible] eadem [illegible]
[illegible] supplicationibus benignius inclinati
[illegible] bile propositum [illegible] domini pagani [illegible] comino
[illegible] ipsius in hac parte valentes [illegible]
[illegible] iuste et rationabiliter motivi [illegible]
[illegible] tuendo [illegible] bona [illegible]
[illegible] eius patris fuerant ut promittitur. Idcirco
et nos et nostrosque successores [illegible] ac [illegible] et nomine
[illegible] aquilegiensis [illegible] [illegible]
[illegible] assentione [illegible]
[illegible] traditionem [illegible] Dam [illegible]
[illegible] omnia [illegible]
et possessiones [illegible]
[illegible] et eius pertinentiis: In Coseglano et eius
[pe]rtinentiis in Carnea et eius pertinentiis [illegible] um om
[illegible] et iurisdictionibus suis secundum [illegible]
[illegible] habeat et teneat [illegible]
tempore vite sue. Ita quod eadem Catarina et sui he
[redes] ex ea descendentes ipsos mansos et possessiones et iura
[iu]risdictiones pertinentes et spectantes ad eamdem
[illegible] possideant [illegible]
[illegible] voluntati dissonant tamquam bona [illegible]
[pr]edecessorum nostrorum data restituta donata [illegible]

.1333 [illegible]

[illegible] omino [illegible] ecclesie [illegible] omino [illegible] crario [illegible] testimonium [illegible]

Sigilli appensione muniri fecit [illegible]

[illegible] auctoritate notarius publicus [illegible] instrumentum [illegible]

[illegible]

Pacta dotalia per [illegible] franciscum [illegible] producta [illegible].

.133. [illegible]

die duodecimo intrante Jannuario in villa budrii in auditorio sancti michaelis [illegible] presentibus [illegible] dominis Guidone decano Ciuitatensi, bernardo [illegible] canonicis aquilegensibus [illegible] nobilibus viris dominis [illegible] & [illegible] & [illegible]

fratribus de budrio [illegible] francisco domini pauli : iacobino

pauona [illegible] Stefano q. domini Egidij : Georgio q.

domini [illegible] hermano de budrio Comorante

Ciuitat [illegible] testibus et alijs ad hec vocatis et rogat

[illegible] q. domini Johannis [illegible]

pauona [illegible] nforeā [illegible]

in vxorem nobili viro domino Schinelle nato

domini Gerardi de [illegible] Cum omnib; &

[illegible] bonis [illegible] honoris et statu [illegible]

[illegible] de pauona [illegible]

[illegible] ibi ad ipm quoquomodo et qualitercumq; spectar

[illegible] cum omnibus Juribus rationib et [illegible]

[illegible] quamcumq; personam vel personas [illegible]

q. raymundo [illegible]

[illegible] onorēā [illegible]

cum omnibus et singulis bonis [illegible]

habere in Contrata [illegible] et eor per

[illegible] quas dictus

[illegible] habet petere vel [illegible] anno [illegible]

[illegible] cum vno pari negro [illegible]

[illegible] cum duob paris [illegible]

[illegible] prout decet vtramq; partem

[illegible] cum [illegible] suis anzillis ad dictum [illegible] &

estimationem [illegible] domini Guidonis decan

[illegible] domini francisci de manzano [illegible]

[illegible] suam dicto [illegible]

[illegible] omnibus [illegible]

[illegible] et qualiacumq;

[illegible]
[illegible] voluerit
[illegible] ipius [illegible]
[illegible]
filiam suam procuratricem: et actricem tamquam in
rem suam pacto et forma superius denotatis
[illegible] contigerit [illegible]
suam cum uxore sua [illegible]
aequaliter in bonis omnibus et singulis ipsius [illegible]
[illegible]
[illegible] succedere possint et debeant; [illegible]
[illegible]
[illegible] voluerit [illegible]
[illegible] expresse [illegible]
[illegible]
[illegible] contigerit [illegible]
[illegible] prius mori [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
residuo dictae dotis proximioribus dictae dominae
Consortis integre reddente: Si vero contigerit
dictum dominum Schinellam prius mo[illegible]
domina Consorte sine communi herede inter
[illegible]

[illegible] civitatis Veronensium parvorum [illegible]
nam omnimodam voluntatem. Si vero contingerit
[illegible] singulos habere heredem qui decederet ante
[illegible] in ætate legitima constitutus [illegible]
[illegible] veram [illegible]
[illegible] mortuo [illegible]
[illegible] quo ipsa [illegible]
[illegible] communem [illegible] vellet [illegible]
[illegible] tunc debeat [illegible] omnia conforta [illegible]
[illegible] nam [illegible]
[illegible] Veron[illegible]
[illegible] post [illegible] tam [illegible]
[illegible] parvulorum [illegible]
[illegible] revertantur [illegible]
[illegible] domina [illegible] consensu [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Contra [illegible]
[illegible] ratio [illegible]
dolo ingenio [illegible] suis causa de Iure vel de facto:
sub pœna dupli eius de quo ageretur [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

imperiali auctoritate notarius omnibus [illegible]
[illegible] in registris scrips[i]

[illegible]

H. Nomine domini amen. Anno eiusdem nativitatis [illegible]
[illegible] [illegible]
quarta [illegible] quarto [illegible]
[illegible] domino [illegible] decano Civitatis [illegible]
viro magistro [illegible]
[illegible] dominis Simone [illegible]
[illegible]
domino [illegible]
[illegible] domino [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] in ecclesia [illegible]
[illegible] qui fuit [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] nuncupativum testamentum
[illegible]
[illegible]
[illegible] consistentem. In primis quo[d]
[illegible]
[illegible] [illegible] monasterio [illegible]
[illegible] ordinavit ut cum [illegible]
[illegible]

[illegible] incarcerati [illegible] patris annis singulis
Item legavit jure institutionis [illegible] po
nobilibus viris dominis odorico et symoni fratrib
ac henrico eorum nepoti legavit Centum libra
[illegible] quorum pro quolibet : Item voluit
[illegible] marche [illegible]
[illegible]
[illegible] capitul [illegible]
[illegible] legavit [illegible]
[illegible] centum [illegible]
[illegible] summa ad faciend [illegible] suam omni
modam voluntatem [illegible] In omnibus autem aliis
[illegible] mobilibus [illegible]
[illegible] universale [illegible]
[illegible] bonis suis [illegible]
[illegible] centum marchas [illegible]
[illegible] legavit . Et domin [illegible]
[illegible] Et [illegible]
[illegible] pupillari etate Et [illegible]
[illegible] omnia [illegible] sua moriat . postquam dixit
Voluit et ordinavit [illegible] dictus dominus gerardus
[illegible] istam hereditatem et omnia bona dicte
hereditatis ipsius consortis filie sue : et sua [illegible]
omnino consignantur : Et de dictis bonis ex nunc
prout ex tunc facere et disponere valeat pro libito
voluntatis : et quod predictis legatarijs [illegible] satisfac

[illegible] omnino [illegible] tem p anim [illegible]

[illegible]

[illegible] marie [illegible]

agitam [illegible] stefanum filium [illegible] cu tota

[illegible] prole [illegible]

[illegible] moriatur [illegible]

tradens [illegible] nobilem margitam filia mathi

stefanum cum tota eorum prole masculina [illegible]

[illegible]

[illegible] procus [illegible]

[illegible] stefanum [illegible]

[illegible] tota [illegible]

[illegible] nomine p anima sua: 7 suorum propinquo:

[illegible]

[illegible]

Super altaris dicte ecclesie [illegible] omnia faciat

[illegible] in fauore [illegible] proli eo [illegible]

[illegible]

[illegible] possunt [illegible] quam [illegible]

[illegible]

possint [illegible] quilibet homo [illegible]

potest [illegible] liberaliter [illegible]

[illegible] in vltimis voluntatibus defunctorum [illegible] etiam

[illegible] dicta testatrix le

[illegible] tota [illegible]

domina [illegible] moriretur. Cum

[illegible]

[illegible] legatum factum [illegible]

ommi

et pactum habitum [illegible]

[illegible] termini [illegible]

[illegible] communis [illegible]

canus predictus communis amicus et cum his quos et que duxerint ordinandum. Et hanc sua [illegible] esse [illegible]

[illegible]

non valeret, valeat [illegible]

[illegible]

potest et tenet. Actum in Vdrio in domo da [illegible]

[illegible] notarius [illegible]

[illegible] rogatus [illegible] subscripsi.

Permutacio [illegible]

In [illegible] domini Amen. Anno [illegible]

domini nostri Jesu Christi. Millesimoquadringen

[illegible]

die lune [illegible] mensis februarij: Actum utini

in contracta [illegible] Sancti Stefani de utino: et

in camera cubicular [illegible]

[illegible] omnium [illegible]

[illegible] parochie sancti ... nobili viro ser francisco
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
... hec voce sua specialiter et rogatus ... ibidem
... egregio ... domini ...
... sive eorum heredes ...
... nobili viro ser Symon ...
... de ... vram ...
... recipienti ...
... hoc ... dare ...
castanearum ... arboribus situm sub monte
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
petiam terre ... de ...
heredes olim ser ferrici de tudrio ...
[illegible]
olim ... prischi a duabus partibus ... iure liberi et
proprii. Ad habendum tenendum, possidendum:
dandum ... donandum ...
obligandum ... solvendum, dandum ... pro anima et corpore
iudicandum ... et quicquid dicto ser Symoni suisque
heredibus ... aut ... cui hoc ius suum dederit
placuerit perpetuo faciendum. Cum accessi...

[illegible]

[illegible] le : supra

se · intra : seu infra se in integrum : omnibusque iure : &

actione usu seu requisitione : dominio · honore : Com

[illegible] eidem bayarzio & eius terra per

[illegible] pro ipsis [illegible] parti modo [illegible]

[illegible]

sine contradictione & repetitione dicti domini [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Savorgna [illegible]

[illegible] quodam pratum [illegible]

[illegible]

[illegible]

viam per quam itur ad dictum pratum : & suos

veriores confines : Ad habendum : tenendum

possidendum : dandum : donandum : vendendum

permutandum : obligandum : alienandum :

solutum dandum : pro anima & corpore iudicandum

[illegible]

[illegible] heredibus : aut cui hoc

[illegible] derit deinceps placuerit perpetuo faciendum

um accessibus et egressibus suis usque in viam publicam

atque cum omnibus et singulis que dictum pratum

[illegible] pratum [illegible] intra [illegible]

infra se in integrum omnibus [illegible]

[illegible] acquisitione [illegible] omnimodo honore et commodo

utilitate eidem prato permutato [illegible]

sive eius parti modo aliquo spectantibus et pertinentibus

tam de iure quam de facto [illegible] omni

[illegible] petitione dicti Symonis [illegible]

[illegible] libet alterius [illegible] sue [illegible]

[illegible] commune [illegible] tamquam ex una [illegible]

[illegible] se [illegible] unusquisque nomine [illegible]

constituerunt dictum bayarzinum [illegible] petiam terre ac

ratum [illegible] permutatum possidere donec [illegible]

[illegible] tenuta et possessionem acceperit corporalem

quam accipiendi [illegible] auctoritate propria

[illegible] deinceps [illegible]

[illegible] atque contulerunt. Promiserunt

[illegible] Symon [illegible]

[illegible] pro se [illegible] eorum [illegible] aut [illegible]

[illegible] dederint [illegible]

[illegible] dicti [illegible] petia terre

et prato a se permutatis, vel eorum parte, et ut

alteri ipsorum eorumque heredibus et cui hoc ius eorum

dederint litem vel questionem aliquam non movere

[illegible] volenti movere [illegible]

[illegible]

[illegible] alter [illegible] [illegible] defen[illegible]

disbrigare ab omni homine: communi collegio: et uni

universitate: et persona qualibet impediente: predictam

permutationem, ac omnia alia et singula in presenti

instrumento contenta perpetuo firma rata et grata

[illegible] tenere et perimus observare [illegible] non

[illegible] eu aliquid [illegible]

[illegible] nullo ingenio sive causa [illegible]

Sub pena dupli [illegible] de duo [illegible]

[illegible] non manerent [illegible] pro [illegible] tempore

[illegible] in singulis capitulis [illegible]

[illegible] promissa: Qua [illegible] non [illegible]

[illegible] ac omnia et singula

[illegible] perpetuam obtineant firmitatem

[illegible] permutantes sibi [illegible]

[illegible] alter alteri dederunt: Et

[illegible]

[illegible] Symonem [illegible]

[illegible]

[illegible] ac [illegible] vero [illegible]

[illegible] Sup

[illegible] atque rogat [illegible]

[illegible] forma redigi [illegible]

[illegible] omnium et singulorum [illegible]

In Christi nomine amen. Anno nativitatis
[illegible] indictione [illegible]
[illegible] [illegible]
in foro Veteri: presentibus nobilibus viris [illegible] Francisco
[illegible] Antonio [illegible]
[illegible] Francisco [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] vocatis [illegible]
[illegible] nobilis vir [illegible] Nicolaus [illegible]
de [illegible] pure [illegible]
omnino [illegible] qui dicitur [illegible]
[illegible] que nulla [illegible]
[illegible] in perpetuum revocari [illegible]
[illegible]: tradidit [illegible] viro nobili [illegible]
Symoni [illegible] de [illegible] eundem [illegible]
[illegible] suis heredibus [illegible]
[illegible] petiam terre [illegible] appellatam [illegible]
[illegible] sub monte [illegible] iuxta [illegible] dicti
donatarii [illegible] iuxta viam publicam
iure proprii et liberi: exceptioni [illegible] cum non sit
[illegible] obligationi [illegible]
[illegible] contractus, exceptioni doli: mali in factum
actioni, conditioni sine causa et omni alii
iuris auxilio tam canonico quam civili, cum quo
[illegible]
in presenti instrumento modo aliquo, sive causa
[illegible] defendere posset omnino [illegible]
[illegible]

[illegible] dictam [illegible]

[illegible]

heredibus aut cui ius suum dederit de

perpetuo placuerit [illegible] sine contrad[illegible]

[illegible] dicti donatoris [illegible]

ac alterius cuiuscumque person(e). Cum omnibus

singulis [illegible] que dicta petia terre sup[illegible] donat[illegible]

[illegible] supra [illegible]

omn[illegible] donatione [illegible] requisitio [illegible]

honore, onere: commodo et utilitate: accessibus

[illegible] in vias publicas [illegible]

[illegible] ad ipsum donatorem [illegible]

modo spectantibus et pertinentibus tam [illegible]

[illegible] donator [illegible]

donatarij [illegible] sup[illegible] donat[illegible]

[illegible] ipsius tenutam [illegible]

[illegible] corporalem: quam [illegible]

[illegible] auctoritate propria retinen[illegible]

[illegible] commodum [illegible] atque [illegible]

[illegible] donatione [illegible]

in hoc p(rese)nti instrumento contenta: prefatus donator

pro se et suos heredes, et cum obligatione omnium

et singulorum suorum bonorum mobilium et immobilium

presentium et futurorum: cum refectione damnorum

omnium et expensarum litis et extra: ac interesse

[illegible] obligando prefato donatario stipulat[illegible]

[illegible] promisit perpetuo firmam [illegible]

[illegible]

habere, tenere: attendere: complere: et omnia
observare et adimplere: nec litem movere: seu no
[illegible] ommittere [illegible]
supra donatam bene et legitime [illegible] auctro
rizare. Varentare, disbrigare et in jure manut
ab omni homine: Communi, Collegio, ecclesia
[illegible] persona [illegible]
Et non contrafacere, dicere vel venire per se: vel
alium ratione aliqua, dolo, malo, Ingenio. In
ratitudin[illegible] causa [illegible] jure [illegible]
[illegible] dupli [illegible] quo [illegible] non [illegible]
quinque soldi [illegible] parvo [illegible] in [illegible]
[illegible] stipulata et promissa [illegible]
[illegible] tamen instrumentum [illegible]
[illegible] [illegible] donator [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] terre supra [illegible]
nobilem virum [illegible]
[illegible] ibidem [illegible] qui [illegible] donatarius
[illegible] tenutam [illegible] corporalem [illegible]
dicta petia terre supra donata valeat: et
possit ad omnem suam requisitionem, cum [illegible]
juris solemnitat[illegible]

[illegible] nec [illegible]
[illegible] cuius singula actis [illegible]
fui: et ea rogat[illegible] scrib[illegible]

1471.

In Christi nomine amen. Anno a nativitate eius domini nostri Jesu Christi: Millesimoquadringentesimo septuagesimoprimo: inditione quarta: die [illegible] martii [illegible] mensis septem[illegible]

[illegible] actum utini in ancona Superiori Sancti Christofori in Camera Cubiculari [illegible] domorum ad [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] ser Coradi de brazaco:

[illegible] nobili viro [illegible] ser nicolussi [illegible]

Zanni de utino: et discretis viris ser beltrando [illegible]

[illegible] Jacobi a Stella de venzono: magistro Candido

[illegible] utini habitante [illegible] [illegible]

[illegible] magistro [illegible]

[illegible] [illegible] magistro [illegible]

[illegible] [illegible] magistro [illegible]

magistro Georgio [illegible]

[illegible] utino [illegible] magistro [illegible]

gistro Jacobini hellari Cerdonis de utino testibus

adhibitis vocatis: et ab ore proprio subscripti

[illegible] specialiter rogatis [illegible]

vir ser Symon olim viri nobilis ser Frelchi de Cuc[illegible]

[illegible] utini habitans [illegible]

domini nostri Jesu Christi, mente et sensu: intellectu

ac etiam Corpore: Timens [illegible]

[illegible]

membris viget quia ratio mentem regit: quoniam
siquidem rationem saepe langor obnubilat: [illegible]
[illegible] temporis [illegible] verum etiam [illegible] ipsius [illegible]
ipsa langoris vehementia obliviscatur Conditionis [illegible]
[illegible] inevitabilem [illegible] Hollen[illegible]
[illegible] decedere [illegible]
[illegible]
testamentum quod dicitur sine scriptis in hunc
[illegible] facere et disponere procuravit.
[illegible] vero animam suam altissimo omnipotenti
[illegible] domino nostro [illegible]
matri eius Virgini Sanctae Mariae et toti
[illegible] cum reverentia [illegible]
[illegible] sepulturam sibi elegit [illegible]
ecclesia Sancti petri martyris de [illegible] in Capella
[illegible] Giorgii [illegible]
[illegible] illuc [illegible]
[illegible] exequiis [illegible]
Intervenire voluit: mandavit: et ordinavit tantummodo
fratres [illegible] Sancti petri martyris
[illegible] fratres [illegible] conventus Sancti [illegible]
[illegible] fratribus [illegible]
[illegible] petri martyris [illegible]
[illegible]
aliis Conventibus die obitus ipsius testatoris ac die
[illegible]
[illegible]
Infrascripto [illegible]

[illegible] conventus Sancti francisci [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nos [illegible]
[illegible] [illegible] frumenti [illegible] duo in pane [illegible] celebret
missas die depositionis sui corporis: ac die septimi
[illegible] trentesimi [illegible] orare deum patrem omnipotentem
pro anima sua [illegible] in suorum remissionem peccatorum
Item legavit predictis fratribus Sancti francisci [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] unum [illegible] post [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in pane [illegible]
[illegible] singulis mensibus [illegible] [illegible]
frumenti [illegible] [illegible] ut causam habeant missas
celebrare: et deum patrem exorare pro anima sua.
Item legavit [illegible] voluit: mandavit [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ipse [illegible]
[illegible] habere [illegible] [illegible] ad vitam [illegible] sint
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Columbie filiarum suarum [illegible] heredum ab eis de
scendentium: Et quod una ipsarum sine legitimis descen
dentibus moriente: quod altera superviviens et sui ab ea
descendentes succedant: et heredes remaneant:
[illegible] domibus suis [illegible] [illegible] [illegible]
Sancti Christofori: de quibus alias fecit donationem
inter vivos prefate domine Columbie sue filie: suam
donationem firmam esse et debere remanere: mandavit
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ipsum testatorem [illegible] bonorum predictorum [illegible]
[illegible] [illegible] fratrum [illegible] quos legavit voluit:

ille: a debere pervenire heredibus suis subscriptis
[illegible]
annorum sequentium a tempore mortis eiusdem te
statoris quolibet ipsorum partem pro rata: [illegible]
legavit supradicte domine Colutie sue filie pro
satisfactione sue dotis alias sibi promisse bona
et terrena que alias eidem testatori pervenerunt in
partem virtute legati eisdem [illegible]
dominam Guaminam relictam q. nobilis viri
nicolay de Zucco in suo testamento scripto manu
mathey notarij de vtino, cum conditione qua
sibi pervenerunt. Que bona: sive terra sunt
ista videlicet. primo Unum bonum situm in morteglano
rectum per antonium maria: pro quo solvit annuati
ad mensuram mercati terre vtini frumenti [illegible]
[illegible]
situm in villa de orsaria rectum per Christofo
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
illa romum: longia vini duo: Item unum bonum
situm in villa pusalij rectum per Iacobum del
[illegible]
[illegible] frumenti [illegible] quattuor [illegible] au

Et fruda pervenerit in sortem dicto testatori ex divi
sione facta cum fratribus suis sint et esse debeant [illegible]
[illegible] nobilis [illegible] [illegible] [illegible]
pro una tercia [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
fratrum etiam nepotum suorum. Item legavit
[illegible] nobili [illegible] thomasio suo nepoti unum [illegible]
[illegible] situm sup monte budry vocatu [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] fraternitati [illegible] Sancte marie [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] assumptionis beate marie [illegible] [illegible]
[illegible] sup omnibus bonis suis [illegible] [illegible]
[illegible] ipsi [illegible] heredes [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] quicumque [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] quibuscumque cum [illegible]
[illegible] futuris sibi heredes universales instituit [illegible]
[illegible] [illegible] legitimos [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] nepotes [illegible] [illegible] nascituros
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
masculis descendentibus [illegible] eosdem [illegible]
Voluit nobiles viros [illegible] Christoforum [illegible] thomasiu
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] cum [illegible] [illegible] condictione

[?] alcant bona [?] ad hereditatem ipsius testa

toris: Quod si fecerint: q. privati sint: et sic

[illegible]

[?] exime prout ex tunc ipsi sui heredibus supr

[illegible]

de domo eiusdem testatoris: inhibens: vet

[illegible]

possint / aut valeant legitima falcidia: vel

[illegible] hereditate ipsius

testatoris: Sed portione eis remaniat stare debeat

et remanere contentum: Et hanc suam ultimam volunt

suum ultimum testamentum [illegible]

esse velle: quam: et quod valere voluit iure

testamenti: Et si iure testamenti non valeret

voluit et mandavit valere iure codicillorum

quod si codicillorum iure non valeret: seu valere

non posset: voluit: mandavit: et ordinavit va

lere iure donationis causa mortis et alio iure quocumque

ultime voluntatis quo melius et perfectius va

lere: et tenere poterit.

+ Ego Symon filius q. prudentis viri s. Johannis

[illegible]

notarius. Ex commissione mihi facta per ma

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ungentissimo : natione [illegible] dic
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] Coram Magnifico et Cla[illegible]
Antonio lauredano [illegible]
[illegible]
[illegible] fori Julij locumtenente
[illegible]
una cum Spect. Juris doctore dno bon
[illegible] bonifacio de Padua eius vicario honoran
[illegible] Excel. [illegible] pro [illegible]
[illegible] bortolomeo [illegible] et Bernardino [illegible]
[illegible] legibus [illegible]
[illegible] dicto pro francisco cum Spectabili [illegible]
[illegible] [illegible] orato [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

Tenor instrumenti superius recitati est

In nomine domini Amen : anno [illegible]

[illegible]

ne quinta die decimo octavo Januarii Jun[illegible]

ni Cumarum audientie in curia domini domini

Guidonis decani Cumanis : presentibus domino

francisco archipresbitero de Chudauara [illegible] q. domini

di de figcdis : guidone q. domini nonurrà de

[illegible] q. domini arnoldi de [illegible]

[illegible] simone de [illegible] familiare dicti

domini decani Cumanis : ingalfredo [illegible]

conradini de Cumanis : nicolao q. [illegible]

[illegible] dicti ad hoc vocatis testibus specialiter

et rogatis [illegible] q. domini johannis de [illegible]

[illegible] domos cum possessionibus [illegible]

[illegible] hoc dotis nomine, et pro dote ipsius [illegible] nupte et maritate domine [illegible] filio dicto dicti domini [illegible] ad habendum tenendum possidendum et [illegible] omnibus [illegible] iure et no[illegible] dotis et pro dote cum domibus [illegible]

[illegible] aquarum [illegible] molendini [illegible] et cum tota parte castri [illegible] cum omni iure [illegible] acquisitione [illegible] domino [illegible]

[illegible] pertinentiis et [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] dona divitantus cum acta dom[illegible]

[illegible]

de bonis debuerio ac autem mea an[illegible]

[illegible] debeat sed sunt notre [illegible] ipsius

domine Cumforte : alioquin si dictus [illegible]

[illegible] non habere legitimam prolem ut [illegible]

[illegible] est quod dicta donatio dotis sit in omni

bus rata et firma : et nunc [illegible]

[illegible] dictae dominae [illegible] et [illegible] de

dictis bonis omni [illegible]

[illegible] mercatorum domini aquilegensis

[illegible] non aliter : promiserunt [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] et futurorum et omnium damnorum

[illegible] ac expensis litis et extra [illegible]

[illegible] de [illegible] [illegible]

[illegible] dicta domina Cumforta et cuius here

[illegible] supradictam traditionem et consignatio

nem dotis atque omnia et singula in hoc in

strumento contenta firma grata et rata ha

bere perpetuo et tenere nunquam [illegible] contra

predicta vel infrascripta vel eorum aliquod

[illegible] vel alios [illegible] [illegible] vel venire [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] documentorum in [illegible]

[illegible] [illegible] aue

[illegible] valeat in

effectu quoniam Communem in ipsum et eius

futura vel non presens omnem instrumenti

in omnibus et per omnia semper stabilem

obtineat [illegible]

[illegible] et [illegible]

et [illegible] dictum dominum gerardum

de Ghidonea [illegible] mon

te bergoma Testis productus ab ipso [illegible]

nominis dicti fuit [illegible] eisdem

dies hic vero [illegible]

[illegible] presentia [illegible]

[illegible] de budrio [illegible]

[illegible] et [illegible] dicto [illegible] fra

tribus de budrio [illegible] dicto [illegible] de ro

[illegible] et aliis simon de bergagna [illegible]

[illegible] a milano q. dni [illegible] de [illegible]

[illegible] Conventum [illegible]

te [illegible] et [illegible] a dicto milano [illegible]

[illegible] supradictum dominum gerardum

[illegible] [illegible] domino

morte sue uxoris et filie dicti
... eum ac ... in ...

[illegible]

[illegible]

ri habere ... [illegible]
minis signans et toto ingenio ... [illegible]
[illegible]
enim predictum in [illegible]
et tenute corporalis inducendo et ponendo
pro ut in talibus fieri consuevit: item eis
... dicto et nobilibus in burgo de budrio in
... domum ... domini Raimundi sup...
... de ... [illegible]
... dicto ... ut superius con...
pressum posuit et induxit prefatum ac
... girardum de Rudiano ...
... doni ordule in [illegible]
et corporalem possessionem dicte domus ma...
... que dicitur domus Raimundi
cum omnibus et singulis domibus ...
nibus dominationibus campis terris cultis
et incultis in budrio et eius pertinentiis
... utraque ... de ...
domini ... de budrio et domine ...
eius filiis dando sibi ... dic...
... domini inducendo et ponendo pro ut

[illegible]

[illegible] nomine [illegible]

[illegible]

[illegible]

2. [illegible] magistri [illegible] de [illegible]
civitate imperiali auctoritate notarius om
[illegible] interfui et rogatus scripsi

[illegible] nomine

In Christi nomine amen: anno nativi
tatis eiusdem millesimo quingentesimo primo
Indictione quarta die Veneris octavo iam
[illegible] prima [illegible] post ferias nativita
tis domini: actum [illegible] in [illegible] logi
[illegible] hora: Coram [illegible] dicto Magn
[illegible] patris [illegible]
Iulij [illegible] ibidem ad [illegible]
[illegible] et una cum prefato domino
[illegible] de [illegible] eius Vicario pre
[illegible]
[illegible] Nobilis [illegible]
[illegible] de [illegible] Cum [illegible] domino
Oderico [illegible] nomine quo [illegible]
[illegible] nobili [illegible] de [illegible]

domini [illegible]

testamentum [illegible]

[illegible]

anni [illegible]

[illegible] dominus Riciardus [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] omnia gesta et gerenda

eum : [illegible] vero dom[illegible]

dixit se esse [illegible] [illegible]

manu [illegible]

[illegible] et [illegible] de [illegible] decreto

[illegible] [illegible]

Item [illegible] in [illegible] [illegible] : pre

[illegible] [illegible] dominus bernardino [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]

[illegible] [illegible] testibus : [illegible] nobilis [illegible]

[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] / [illegible] / [illegible] / et appro

bavit omnia et singula acta et gesta

[illegible] doctorem dominum ricardum de

[illegible] eius advocatum ac omnia et [illegible]

[illegible] per ipsum agenda [illegible]

[illegible] bonorum de [illegible] [illegible] et [illegible]

[illegible] / ac etiam [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

In expensis factis p[er] Michaelem et Antonium . . .
exp[en]s[is] . . . Chaudum coppa eiusdem Egestum . . .
. . . pter.

hunc exp . . . ad . . .

Item p[ro] naulo unius barche p[er] . . .
. . . dominum episcopum . . . duos d[enarios]
. . . pter.

Item p[ro] naulo unius barche q[ue] . . . michaele de Egesto . . . d[enarios]
. . . montfalcone

Item p[ro] naulo duorum . . . de montefalcone . . . f. d[enarios]
. . .

Item p[ro] naulo unius . . . q[ue] . . . dominum Iohannem Baynerio ad . . . d[enarios]
montfalcone

Item p[ro] naulo barche q[ue] . . . dicto domino Iohanni de montfal[cone] . . . f. d[enarios]
. . . Egestum

Item p[ro] naulo unius alterius barche . . . de Egesto . . . f. d[enarios]
Item p[ro] naulo duorum . . . q[ue] . . . dominum
Iohannem et michaelem de . . . duos d[enarios]
de . . .

Item p[ro] expensis factis p[er] . . . in dicto loco . . . d[enarios]
Item p[ro] naulo unius barche q[ue] . . . michaele . . . f. d[enarios]
alia vice de . . .
Item p[ro] copia . . . facti coram domino . . . d[enarios]
Item p[ro] appellatione . . . in publica forma . . . in
. . . f. d[enarios]
Item p[ro] naulo barche q[ue] . . . de . . . Egestum f. d[enarios]
Item p[ro] expensis factis domino Iohanni Baynerio . . .
. . . f. d[enarios]
Item p[ro] naulo duorum . . . dominum Iohannem
. . . de Egesto . . . f. d[enarios]
Item p[ro] expensis factis . . . michaele f. d[enarios]
Item p[ro] . . . domino Iohanni . . . d[enarios]
. . .

. . . d[enarios] . . .

p[ro] salario famuli d[omi]ni p[re]positi in educendo [illegible] in [illegible], duc. viij

p[ro] una app[e]llacione [illegible] in [illegible] [illegible] co[n]tra [illegible] [illegible], f. iij.

[illegible]

p[ro] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] d[omi]ni p[re]positi [illegible] famulus Rome [illegible]) duc. lx.

[illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible] ac p[ro] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

p[ro] [illegible] [illegible] rescripta directa d[omi]no p[re]posito duc. xiij

[illegible] de [illegible]

p[ro] salario d[omi]ni p[re]positi in [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible] duc. lxx

[illegible] dictis in Romana curia

p[ro] uno nuncio qui [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] duc. v.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] d[omi]no p[re]p[osito]

It[em] p[ro] uno alio nuncio qui [illegible] [illegible] Rome duc. vj

p[ro] [illegible] de [illegible] [illegible] cum uno famulo ad, f. iij

[illegible] [illegible] d[omi]no p[re]posito

p[ro] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicti d[omi]ni [illegible] d[omi]no

ep[iscop]o [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]) f. j. s. v

p[ro] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible].

p[ro] [illegible] [illegible] directa una d[omi]no ep[iscop]o [illegible] alia, f. xlj.

d[omi]no [illegible]

p[ro] nuncio qui portavit ipsas [illegible] f. vj

p[ro] l[itte]ra [illegible] directa [illegible] [illegible] d[omi]ni p[re]positi d[omi]no f. j

ep[iscop]o [illegible]

p[ro] [illegible] [illegible] [illegible] d[ic]to d[omi]no ep[iscop]o [illegible] f. iiij[or]

p[ro] una alia l[itte]ra [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] f. xiij[o]

p[ro] [illegible]

p[ro] [illegible] [illegible] [illegible] f. viij

p[ro] [illegible] [illegible] illa [illegible] de [illegible] [illegible] f. iij

p[ro] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] f. lxj.

[illegible] [illegible] [illegible] f. iij.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

p naulo barche q [illegible] p ipso [illegible]
[illegible]
p [illegible] qui [illegible] — duc. j.
p ipso [illegible] in [illegible] cum uno famulo ad [illegible] — duc. j.
[illegible]
p uno [illegible] in [illegible] — s. iiij.
p una alia lra [illegible] — s. xij.
p [illegible] — s. viij.
p [illegible]
[illegible] — duc. ij.
p [illegible] — s. viij
p una lra [illegible]
[illegible] — s. viij
p una alia [illegible] — s. xij.
[illegible]
p [illegible] — s. iij
p lra [illegible] — s. xij
p una alia [illegible] — s. xij.
[illegible]
p [illegible] — s. iiij
[illegible]
p una alia lra [illegible] — s. viij
[illegible]
p [illegible] — s. ij.
p uno [illegible] — s. [illegible]
p [illegible]
p [illegible] — L. iij.
p [illegible] — duc. ij.
p [illegible] — s. xx.
p duabus lris [illegible] — s. xlij
[illegible]
p certis aliis lris [illegible] — s. [illegible] xxxiij
[illegible]

S. Duc. xij. L. [illegible]

[illegible]

R[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellationis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Judex [illegible] formam [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] appellationis [illegible] [illegible] [illegible]
ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quarumque appella[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] diffinitivam [illegible] non est [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Ideo [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellationis [illegible]
[illegible] [illegible] dicta [illegible] adeo ut merito [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellationis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] debitis [illegible] appellationis. Et [illegible] talis Judex delegatus formam [illegible] [illegible]
[illegible] diligenter [illegible] [illegible] [illegible] alias [illegible] facere [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] gravat [illegible] [illegible] [illegible] appello [illegible] [illegible] [illegible]
ut [illegible] [illegible] debitis [illegible] appellationis. Cum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
delegatus formam [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] appellatum [illegible] dicta [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellationis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Bruna [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] baptizata [illegible] [illegible]
voluntate [illegible] [illegible] sub [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] appellationis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nulla [illegible] alia informatione
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicta Bruna [illegible] [illegible] voluntate fuit baptizata vel
[illegible] [illegible] dicta voluntate [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Judici a quo fuit appellatum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nulla informatione [illegible] formam
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] appellationis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mandat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fuisset
diffinitiva [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellatum [illegible] [illegible] [illegible]
fuisset [illegible] [illegible] dicta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible]

q. debeat cassare tractatum oppositum: [illegible] dicit quod sita capta totius cum
[illegible] debeat [illegible] sententiam sua [illegible] ipsi fuit [illegible]
[illegible] sequent narrata [illegible] quod [illegible] pro
[illegible] dictum [illegible] Nec [illegible] dicere quod [illegible]
[illegible] appellatione pendente debeat [illegible] quod [illegible] tractatio
[illegible] presens [illegible] nichil innovatum [illegible]
[illegible] supra [illegible] hoc [illegible]
[illegible] appellationem [illegible]
[illegible] fuit nullum
et [illegible] Impetratum. nec [illegible] allegatum
poterat [illegible] Michaelis [illegible] dicti [illegible] coram se citare et [illegible]
[illegible] sua ultra duas dietas trahere [illegible] quae habetur in c
[illegible] de [illegible] Castrum [illegible] ad quod fuit [illegible]
Michael distat a Civitate Tergesti ut est notorium ultra duas
dietas [illegible] forma [illegible] et
[illegible] in dicto c. [illegible]
[illegible] appellatione [illegible] Gramatica [illegible]
[illegible] gramatica [illegible] fuit [illegible] in dicto c.
ut [illegible] Et [illegible] Xpoforo
Judici delegato [illegible] debet [illegible] pronunciare [illegible]
[illegible] forma [illegible] ad [illegible]
[illegible] dicti [illegible] Et [illegible] dicta gramatica [illegible]
[illegible] cassare et annullare. Et [illegible]
[illegible] sibi facte [illegible] Et [illegible]
[illegible] bene fuit Judicatum [illegible]
[illegible] Antonium [illegible] et
Judicem delegatum [illegible] Enea [illegible] Episcopum Ter
gestinum. [illegible] fuit bene et juste Judicatum, [illegible]
et [illegible] qui [illegible]
allegatis [illegible] allegata [illegible]
[illegible] clarissimorum doctorum sunt munita.

[illegible] quo [illegible] [illegible]
[illegible] ordines [illegible]
[illegible] et diacono [illegible]
[illegible]
[illegible] supplicis [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] papa [illegible]

[illegible] per [illegible] parte
[illegible]
[illegible] augmentum [illegible]
[illegible] fratrum [illegible]
[illegible] dilectam
[illegible] salamo [illegible]
[illegible] intentus [illegible]
[illegible] contra [illegible]
[illegible]
[illegible] fuerint [illegible]
[illegible] gratia [illegible] fua
aqua cum [illegible] parte
[illegible] supplicant de
[illegible] per de qua
[illegible] optinemus [illegible]
[illegible] quatenus de premissis [illegible]
[illegible] fuerint [illegible]
[illegible]
[illegible] ecclesiasticas [illegible]
[illegible]
[illegible] donec [illegible]
[illegible] faceas [illegible]
[illegible]

expense facte [illegible] de Tergesto.

Primo dedit [illegible] pro naulo unius barche [illegible] ad [illegible] — duc. j

Item pro naulo unius barche que conduxit [illegible] de Tergesto ad [illegible] Falconem — s. iiij

Item pro naulo duarum barcarum [illegible] Falcone [illegible] — s. iiij s. iiij

~~[illegible]~~ — s. vj

Item pro naulo unius [illegible] que conduxit [illegible] Falcone — s. vj

Item pro naulo barche que conduxit [illegible] Falcone [illegible] — s. iiij

Item pro naulo unius alterius barche [illegible] de Tergesto [illegible] — s. iiij

Item pro naulo duarum barcarum [illegible] que conduxit [illegible] Tergesto — duc. ij

pro expensis factis [illegible] — duc. ij

pro naulo unius barche que conduxit [illegible] — s. iiij

pro [illegible] — s. ij

pro [illegible] — s. iiij

pro naulo barche que conduxit [illegible] Tergesto — s. iij

Item pro expensis factis [illegible] in Tergesto [illegible] — s. vj

Item pro naulo duarum barcarum que conduxerunt [illegible] de Tergesto [illegible] — s. iiij

Item pro expensis [illegible]

duc. 7 [illegible] 38.

p salario dicti dni Johis in procurando certis dicti — duc. viij.

Itm p una alia appellatione interposita in Ragusio . . . . £. iij.

Itm p ordinando mandato . . . .

. . . . dni Johis . . . .

. . . . Roma . . . .

. . . . dicti . . . . duc.

p . . . . rescriptum . . . . duc. xx.

p salario dicti dni Johis in . . . . Romana . . . . duc. . . . Lta

p . . . . £. iij.

p . . . . dni . . . .

. . . . £. xxvj.

Itm p . . . .

. . . . £. iij.

. . . .

Itm p . . . . duc. 4

. . . .

Itm p . . . . £. ij.

. . . .

Itm p . . . . £. iij.

. . . .

Itm p . . . . duc. 4

Itm p . . . .

. . . . £. iij.

Itm p . . . .

. . . . duc. ij

Itm p . . . .

. . . .

Itm . . . .

. . . . duc. iij.

[illegible]

duc. 135 Lta. 23. ß 6.

[illegible] . . . . Diacono . . . . [illegible]

aut papa . . . .

. . . . benedictionem . . . . [illegible]

Item p[er] [illegible] qui [illegible] [illegible]
[illegible] ducati [illegible] — s. viij

~~Item p[er] uno [illegible] qui [illegible] de [illegible]~~
~~[illegible]~~
~~p[er] [illegible] [illegible]~~
~~Item~~ [illegible]

~~Item [illegible] [illegible] portaverunt [illegible] [illegible]~~
Item p[er] [illegible] de [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] uno
[illegible] duc. [illegible]
p[er] [illegible] [illegible] s. iiij.
p[er] [illegible] qui portaverunt [illegible]
[illegible] [illegible] coppa. s. iiij.
Item p[er] [illegible] p[er] [illegible] — duc. vj
p[er] [illegible] [illegible] duc. j.
p[er] [illegible] [illegible] [illegible]
p[er] [illegible] in prima — l. viij. s. xv.
p[er] [illegible]
[illegible] l. [illegible]. j.
p[er] [illegible] s. xij.
p[er] [illegible] [illegible] s. viij

duc. 91 . lb. 30 . s. 19

S[umm]a [illegible] duc. 51.
lb. 92 s. 5.

presentare [illegible]

In [illegible] ville [illegible] qui [illegible]
[illegible] presentibus [illegible]
[illegible] filio [illegible] et Jacomo [illegible]
[illegible] Johann[illegible] coram [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ipsi dno Epo presentavit quod
[illegible] sanctissimi dni nostri dni Nicolai pape V
[illegible] sub anulo piscatoris [illegible] et omni suspicione carens
[illegible]

Nicolaus papa V^us

Venerabilis frater salutem et apostolicam benedictionem. Nup[er] pro parte
dilecti filii [illegible] Coram nobis
[illegible] fuit expositum [illegible]
[illegible] baptizat[illegible]
[illegible] multitudine dilectam
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] opponere [illegible]
[illegible] Decano [illegible]
[illegible] quam [illegible] sua
[illegible] aqua. Cum [illegible] parte
[illegible] apostolicam [illegible] supplicavit de
remedio opportuno [illegible] de qua
[illegible] ordinaria [illegible]
apostolica committimus [illegible] quatenus de premissis te
[illegible] si tibi constiterit [illegible]
[illegible] fuisse baptizatum [illegible]
[illegible]
[illegible] Christianum [illegible]
monasterio [illegible] benedicti de [illegible] donec [illegible]
[illegible]
[illegible] puer

[illegible] ... non obstantibus ... [illegible] ... aut aliis ... [illegible]
[illegible] ... Datum Assisii sub
anulo piscatoris die [illegible] ... [illegible] ... nostri
Anno quarto

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Eius [illegible] ... Thome [illegible] ...

[illegible] ... gratia episcopo [illegible]
[illegible] ... Petro de Clugna Archidia-
[illegible] ... publica [illegible]
[illegible] ... [illegible]
[illegible] ... [illegible]
[illegible] ... in Christo patris et domini domini Nicolai
[illegible] ... papae quinti [illegible] ... sub anulo piscatoris [illegible]
domini nostri pape more Romano [illegible] ... non viciatum
non cancellatum nec in aliqua sui parte suspectum [illegible]
... [illegible] ... notarium coram notario [illegible]
[illegible] ... Cuius

[illegible]
[illegible] venerabilis frater salutem [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] debere baptizari [illegible] parentes
[illegible] et commissione
Decano [illegible] venerabilibus [illegible]
[illegible] Decanus [illegible]
[illegible] cum [illegible] applicavit
appellarunt [illegible] supplicaverunt de remedio [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] sub penis [illegible] ecclesiasticis [illegible]
[illegible]
[illegible] donec [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] instantia [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] gravamine [illegible]
[illegible] sigillo [illegible] presentis
[illegible] viri [illegible]
[illegible] Dat. [illegible]
[illegible] xxviij mensis novembris
[illegible]

[illegible] mensis decembris
Compromissum [illegible] [illegible] coram [illegible]
[illegible] ad bancum [illegible]
[illegible] canonico [illegible]
[illegible] notario [illegible]
[illegible] una [illegible] pro una parte
[illegible] alia [illegible] alia parte
[illegible] eorum [illegible]
[illegible] iudicium [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] tenore presentium [illegible]
[illegible] de meo mandato
[illegible] ad domum [illegible] Johannes [illegible] Cavalcanti
[illegible] compare debeat [illegible] coram R. [illegible]
[illegible] sua [illegible] causa [illegible]
[illegible]
[illegible] propria manu [illegible] signeto meo roboravi Dat.
[illegible] die [illegible] decembris [illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] pro [illegible]
[illegible] habere mandavimus [illegible]
[illegible] ut [illegible] loco [illegible]
[illegible] obligando sine aliqua exceptione [illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] Judeam [illegible]

[illegible]

non posse negari [illegible] Judeam [illegible] emancipationem [illegible]

filius obedientie, quibus [illegible] Xpisti, [illegible]

[illegible] consensus [illegible]

[illegible] [illegible] persone [illegible]

[illegible] [illegible] Johanne de [illegible], dei

Johanne [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellationem [illegible]

[illegible] brevis [illegible] causa appellationis [illegible] parte [illegible]

[illegible] de [illegible] Judea, et olim filia Michaelis [illegible] Salomonis

Judei [illegible] [illegible] aqua [illegible] Spiritu Sancto

[illegible] [illegible]

[illegible] dicens [illegible] et opponens

[illegible] Judeum, sive [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] dei [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

et [illegible] dei gaudent super [illegible] ad fidem [illegible]

[illegible] [illegible] fidei [illegible] [illegible]

non [illegible] Spiritu Sancto [illegible] ad [illegible]

[illegible] beate Marie [illegible], de monte

[illegible] [illegible] ecclesia [illegible]

[illegible] Johannis [illegible] omnes [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] beate Marie [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Mariam [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] non debere baptizari, coram

[illegible] Antonio de [illegible] Decano [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

... maximum ... [illegible]

... contra ... [illegible]

... appellatione ... [illegible]

... ad [illegible] ... ad victoriam ... [illegible]

[illegible]

Pronunciato Benedicto Judeo ... [illegible] ... Benedictus filius Michael Judei ... Michael ... a Curia ... appellatione ... Romanam ... [illegible]

Appellatio ... facta ... appellatione ad ... [illegible] ... Judicem ... ob quod ... Michael ... mandatum apostolicum [illegible]

... Judei ... [illegible] ... Judeos ... mandatum apostolicum ... Judeos ... [illegible]

Declaratio iudicialis

[illegible] benedictus [illegible] nomine [illegible] pro partem [illegible] et debet [illegible] declarauit quod paratus est semper sedi apostolice [illegible] respondere ad appellationem et ad grauamen [illegible] ad appellationem [illegible] nesciret quando [illegible] se appellauit / sed bene [illegible] / ac [illegible] benedictus [illegible] notarium [illegible] nec [illegible] quod [illegible] benedictus [illegible] michael [illegible] ad [illegible] appellauerat [illegible] iudicium [illegible] apostolico [illegible] non [illegible] neque [illegible] appellationem [illegible] et [illegible]

Alia declaratio

Simili modo [illegible] quod [illegible] petro [illegible] diacono [illegible] beneficiis [illegible] domini pape [illegible] admittere [illegible] appellationem [illegible] seu grauamen [illegible]. Et per consequens [illegible] nomine [illegible] libello [illegible] benedicto nomine [illegible] ad primam diem iuridicam post [illegible] ad primam diem Iuridicam post octauam Epyphanie ; —

Petitio copie libelli

Eodem [illegible] post [illegible] eodem loco / [illegible] Curia [illegible] benedictus nomine [illegible] / copiam libelli [illegible] ipso Gerbo de baldino, [illegible] dicto [illegible] notario [illegible] copiam libelli /

[illegible] copie libelli

[illegible] benedictus [illegible] libelli [illegible] habere [illegible] Gerbo notario

[illegible] Millesimo [illegible] indictione XIIII die septimo mensis Januarii [illegible] Compareant [illegible] Coppa / et cum instantia [illegible] domino petro Antonio de Guppo decano et Canonico [illegible] olim [illegible] Iudex [illegible]

[illegible] / [illegible]

[illegible] ... plebari [illegible]

[illegible]

[illegible] appellationis [illegible]

[illegible] Antonio [illegible]

[illegible] causa [illegible]

[illegible] nostri [illegible] papa [illegible]

[illegible] delegatos [illegible] debere [illegible]

[illegible] causa [illegible]

[illegible] ministrare [illegible]

[illegible] causa

[illegible] officium

[illegible]

[illegible] iudicum [illegible]

[illegible]

[illegible] relationis [illegible]

[illegible] Civitatis [illegible]

[illegible]

[illegible] Diacono

[illegible] Compuerunt [illegible]

[illegible]

Reverende in Christo pater, post recommendacionem [illegible], [illegible] filii, quedam puella Judea filia Michael [illegible] nomine [illegible],
per Sinadrum [illegible] Coppa, Conductorem nostrum, patre invito fuit
ad baptismum [illegible] pro cuius eiusdem querella
fecit, ad regimen [illegible] Causam autem [illegible]
[illegible] Judeorum, quod ad nostrum [illegible] nostro
[illegible] suo [illegible] Judeo [illegible]
[illegible] benedictum
[illegible] querelle [illegible] parte [illegible]
[illegible] nostri [illegible]
[illegible] ad gratiam [illegible] recommendatum reddere
[illegible] Nos autem [illegible] tamen [illegible]
[illegible] adversarium [illegible] non esse [illegible] Hyspanum
benedictum, si [illegible] venerit ad [illegible] tamen
[illegible] fratrem [illegible] recommendatum [illegible]
gesto, die .xj. mensis Januarii [illegible]

[illegible] Consilium et [illegible] eiusdem
[illegible] Civitatis

Anragon

Reverendo in Christo patri, domino domino [illegible] Cardinali [illegible] domino
et patri venerando

[illegible]

[illegible]

[illegible] est [illegible]

[illegible]

Illico Sinadrus Coppa, comparens [illegible] Judeo assignato ad [illegible]
[illegible] per [illegible] benedicto
[illegible] personam, personam Michael Judei,
[illegible] Hyspanus benedictus, [illegible] nostro [illegible] coram
[illegible] Episcopi [illegible] Judicis delegati
[illegible] causa, a sede apostolica [illegible]
hoc [illegible] comparuisset [illegible]

Contumacia Judei accusata

[illegible]

[illegible]

[illegible] ... necessaria, [illegible] victoria sue cause.

1 Primo quod ipsa Maria, tempore quo baptizata fuit, erat [illegible] et est boni intellectus et optime discretionis et bene intelligentie.

2 [illegible] quod ipsa Maria sua sponte, neque coacta aut compulsa [illegible] ... venit ad ipsum [illegible] ... sub velo [illegible]

3 [illegible] quod ... ipsa puella [illegible] in capella [illegible] baptizata fuit [illegible] post ... Capellanum [illegible] ... baptizari ... et esse bona [illegible]

4. Item quod hec est et fuit [illegible] quod [illegible] baptismatis [illegible] ipsa [illegible] fuisset [illegible]

5. Item quod dicta Maria, dum baptizabatur [illegible] [illegible] ut mos est.

6. Item quod dicta Maria, postquam fuit baptizata, sponte non coacta [illegible] nullo modo [illegible] baptizari, nullo modo fuit coacta, nec [illegible]

7. Item quod post baptismum ipsa Maria stetit in domo eiusdem [illegible] sicut [illegible] dicti [illegible] cum do[illegible] [illegible] petri [illegible] sine ulla [illegible] ad domum [illegible] ipsa puella [illegible] non est [illegible] publice [illegible] gaudens [illegible]

8. Item quod dicta Maria, antequam fuisset baptizata, [illegible] baptizari [illegible] de Saxollo [illegible] et dicte Brigide [illegible] Antonii [illegible]

9. Item quod dicta Maria tempore quo baptizata fuit erat [illegible] annorum [illegible]

10. Item quod de omnibus et singulis suprascriptis est publica vox [illegible]

[illegible]

[illegible] sup. p. c.

[illegible]

Car[illegible]

[illegible] sup. [illegible] 4 10 c.

[illegible]

D. [illegible]

D. Cor[illegible]

D. agne[illegible] ux. [illegible] magri [illegible]

D. [illegible]

[illegible]

D. ux[illegible] ux. magri [illegible]

D. [illegible] ux. magri [illegible]

D. bona ux. [illegible] [illegible] sup. [illegible] c.

[illegible]

D. [illegible] [illegible] c.

D. [illegible] filia [illegible]

[illegible] dona [illegible]

[illegible] marti[illegible]

D. [illegible] gregorii de [illegible] angello

D. bartholomea ux. [illegible] thome [illegible] [illegible] sup. 9.

[illegible] ad [illegible] tunc [illegible] solo [illegible]

[illegible] recommendatis [illegible] et capitulis.

[illegible] nec quidem omnia admisse, [illegible] convenientes partes [illegible] Judices [illegible] de Jure [illegible] salvis [illegible]

Illico dominus benedictus, [illegible] Judice [illegible] cum domino [illegible] [illegible] aut partem [illegible] non [illegible] aliquam non, [illegible] alia parte [illegible] non [illegible] deliberat

Domini autem Judices [illegible] audientes, interposuerunt asserentes non esse [illegible] postulatam [illegible] cum tali conditione, eo quod pars [illegible] posset differre [illegible] [illegible] non acceptat huiusmodi postulandi terminum [illegible] habere terminum simpliciter, quod sibi non [illegible] terminum competentem ad respondendum.

[illegible] Judices [illegible] [illegible] dicto [illegible] ad respondendum de Jure [illegible] super premissis capitulis [illegible]

Illico [illegible] benedictus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Judices [illegible] parte ex quo dominus benedictus [illegible] persona [illegible] non [illegible] esse [illegible] [illegible] parte dicto benedicto [illegible] premissis in nullo [illegible]

Domini Judices interposuerunt dicentes velle habere responsionem ad respondendum super hoc, cum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] causa fuit [illegible]

[illegible]

[illegible] ... Anton[illegible] de [illegible] ... debeat [illegible] ... causa [illegible] ... de [illegible] ...

[illegible]

A. [illegible]

[illegible] ... Anton[illegible] de [illegible] ... debeat passum [illegible] ... in causa [illegible] ... de [illegible] ...

[illegible]

[illegible] ... Antonii de [illegible] ...

[illegible]

[illegible]

met / inter ipsos parochianos [illegible]
se gravata senciret / quod passus [illegible]
ad Eminentiam esse / libere quod non [illegible]
[illegible]
[illegible] possimus [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] super [illegible]
[illegible] quod ad huius finem hoc nos fecimus [illegible]
[illegible]
passione [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] fratri [illegible] magistri [illegible]
[illegible] respectus / quod nos ad [illegible] duarum [illegible]
[illegible] dicti / fratri Henrico / Canonico cathedralis ecclesie
[illegible] delegatis / ab apostolica sede / quam
commisse [illegible] / super [illegible] eiusdem ecclesie / ad
[illegible]
[illegible] atque disconmodum [illegible] ad evacuationem opus est [illegible]
[illegible] fratri Henrico [illegible]
[illegible] suspicitur

Nam speramus, deo dante, per eorum [illegible] in melius reformare et
ad bonam reducere qualitatem. Nec propter hanc dilationem impedimentum
[illegible] sacri [illegible] nec honor Ecclesie [illegible] dependebant
[illegible] communitatis salvabuntur effectus promissionis et apostolici
[illegible] mandatum non frangemus, quod si paternitas vestra [illegible]
[illegible] vel
[illegible] et orare [illegible]. Ex [illegible] die xxviii mensis [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] Reverendo in Christo patri et domino, domino [illegible] Episcopo [illegible] pari
domino [illegible]

[illegible] litteras [illegible] mandamus [illegible] litteras [illegible] commu
nicari [illegible] domino Petro Henrico [illegible] sequitur

[illegible]

[illegible] [illegible] litteras [illegible] subiectis
[illegible] [illegible] [illegible] intelligimus
[illegible] Petro Henrico [illegible]
[illegible] ad [illegible] abhorrendum est [illegible]
[illegible] est, quod omni tempore [illegible] est, et universale
bonum [illegible]
[illegible] est [illegible] non
tamen [illegible] iustitiam [illegible]
fidei ipsius [illegible] et honor religionis [illegible] confido [illegible]
domino [illegible] liberalitati [illegible]
[illegible] Petro Henrico
ut differatur ad [illegible] aliud [illegible]
[illegible] columna

[illegible]

Johannes [illegible] Dilecto nobis in Christo
Petro Henrico, Canonico [illegible] salutem in domino. Cum [illegible]

[illegible] scripsimus [illegible] examinandi quorumdam [illegible] in causa [illegible] Judei [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] alio [illegible] scripsimus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aliud [illegible] scripsimus [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] Judei conqueritur [illegible] [illegible] [illegible] non posse [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] occasione quorumdam [illegible] Judeorum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] commissa [illegible] Judeo [illegible] [illegible] subsequentes [illegible]

[illegible]

V[illegible] [illegible] [illegible] vobis scripsimus [illegible] [illegible] ut [illegible] [illegible] [illegible] presbiter Henricus [illegible] [illegible] [illegible] debeat ad examinandum [illegible] [illegible] examinandos [illegible] causa [illegible] Judeorum [illegible] [illegible] ad sacrum baptismum deducere, quousque ex aliud scriberemus. Sperantes vos [illegible] [illegible] [illegible] melius reformare et ad veriam reducere [illegible] [illegible] scripsistis. Nunc autem conqueritur [illegible] [illegible] Judei conquerentes quod de [illegible] presbitero Henrico [illegible] ipsum non adimplevisse mandata ex parte nostra imposita, et quod [illegible] Judeo [illegible] [illegible] detinuit. Nos autem considerantes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et non dilatandam [illegible] [illegible] hoc [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quantum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] causam [illegible] melius informare [illegible] [illegible] non [illegible] mandatum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] baptismandis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] commissa [illegible] [illegible] adimplentes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non tamen [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nostri [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mandabimus [illegible] presbitero [illegible] ut [illegible].

[illegible] ... stabat [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] permiss[illegible]
[illegible] causa appellationis [illegible] Cappe [illegible] / [illegible] Dilecto nobis [illegible] Petro [illegible] Canonico [illegible] salutem [illegible] Cum alias tibi scripserimus, super [illegible] quorundam testium in causa [illegible] inter [illegible] Iudaeum de [illegible] aliud scriberemus. nunc autem [illegible] applicas tibi [illegible] mandamus [illegible] infra octo dies post octavam [illegible] ad hanc [illegible] facias [illegible] reliquos testes non [illegible] data coram [illegible] nobis [illegible] mittere debeas / Cum [illegible] infra octo dies [illegible] Rotellos [illegible] tibi dare / publicare [illegible] infra [illegible] debeas [illegible] post [illegible] nostri [illegible] Canonico [illegible]

[illegible] applicas [illegible] Antonio [illegible] applicas [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Coppa de aqua baptizata / [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sup[er] [illegible]
[illegible] / transmittere debeat / [illegible] [illegible] [illegible] mandatoris
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] no [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] no [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tibi [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] q[ui] oppon[er]e possent / [illegible] ut [illegible] ordo [illegible] / [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tibi sub excommunicationis [illegible]
[illegible] [illegible] mandamus [illegible] [illegible] [illegible] usque ad octo [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tibi [illegible] [illegible] nob[is]
sub sigillo n[ost]ro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sup[er] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
octo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] tibi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
sub sigillo n[ost]ro / [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] tibi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] / [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Dat[um] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] die [illegible] mensis [illegible]
1481.

[illegible]

[illegible]
[illegible] die lune octavo / mensis [illegible] / [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Chanino [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Coram [illegible]
[illegible] d[omi]no p[res]b[ite]ro Domi[ni]co / de [illegible] Archipr[esbi]tro [illegible] [illegible] /
Compa[ru]it [illegible] [illegible] [illegible] Coppa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aqua[m] [illegible] [illegible]

[illegible] testium [illegible] sup(ra)s(crip)tis [illegible] monasterio [illegible] subseque[n]tis [illegible]

Co[ram] [illegible] domino [illegible] Archiepiscopo Cathedral[is] [illegible] Comparet [illegible] Cuius [illegible] [illegible] [illegible] Iustinopol[itanus] [illegible] Iustinopolitane de mandato [illegible] quendam [illegible] Iustinopol[itanus] [illegible] monasterio [illegible] Iustinopolitana [illegible] puellam [illegible] de mandato [illegible] morabatur [illegible] puella [illegible] ad domum [illegible] Andree [illegible] Iustinopolitani [illegible] puella [illegible] Cathedral[is] [illegible] de mandato [illegible] [illegible] Iustinopolitanus [illegible] puelle [illegible] puella [illegible] Iustinopolitani [illegible] appellat [illegible] publicum [illegible]

[illegible] Notarius [illegible] manu [illegible]

[illegible]

[illegible] canonico Aquilegien[illegible] Iudici

Processus cause appellationis vertentis inter dominum Cristoforum de [illegible]
[illegible] canonico Aquilegiensi [illegible] delegato apostolico [illegible]
[illegible] iudicem [illegible] appellantem
[illegible] appellatum [illegible]
puelle filie dicti [illegible]

[illegible]
[illegible]

— D[omino] Cristoforo [illegible] Comiti Agrigenti [illegible]
dilecto [illegible] Iohannes de [illegible] salutem [illegible]
[illegible] Thomam [illegible]
[illegible] Iustinopolitano
[illegible]
[illegible] Ebream [illegible]
[illegible] Ebream / Nos [illegible]
[illegible] puella [illegible]
[illegible] ubi sit [illegible]
[illegible] ignoramus hoc tamen scimus, cum quadam
appellatione [illegible] Archiepiscopo nostro [illegible] quondam [illegible]
[illegible] Iustinopoli [illegible] Iustino[poli] [illegible]
[illegible] dominationes vestre [illegible] adhuc non [illegible]
[illegible] nec cognoscatur [illegible]
[illegible] causas [illegible] Iustinopolim / neque
[illegible] neque ad dominationes vestras [illegible] huiusmodi [illegible]
sibi [illegible] appellationem [illegible] se velle [illegible]
ad Curiam Romanam [illegible] puella, quo [illegible]
nos nescimus.

Nos [illegible] ac [illegible] nobilitati vestre / [illegible] responsionem
[illegible] dominationi vestre [illegible]
[illegible] ac causa [illegible]
quo prudentia vestra posset intelligere [illegible] Michael Iudeus
[illegible] appellationem ad [illegible] appellationem [illegible]
[illegible] apud nos / postquam [illegible]
[illegible] esse
et [illegible] nostrum [illegible]
[illegible] appel-
lationem [illegible] dominationi vestre / nos
[illegible] appellationem [illegible] Michael Iudeus / et
nos [illegible] nullo [illegible] dominationi vestre bene
ponderaveritis [illegible]
[illegible] dominus [illegible]
[illegible] diligentia [illegible]
[illegible] domini pape [illegible]
[illegible] committimus ac mandamus / quatenus [illegible]
[illegible] ubi [illegible] partes [illegible] clausula

n(ost)ri processus dirigendo informet [illegible] cadat vel veniat locum
ubi non decet, providentes eamque bene diiudicando et repperi-
mus [illegible] quoniam nos per apostolicas habuimus
ac etiam [illegible] communitatis registrum literas in quibus declarabatur
puellam fuisse voluntarie baptizatam, quas literas posuimus
sub [illegible] sigillum [illegible], propterea ac etiam
[illegible] coram domino Decano nostro Judice
in hac causa [illegible] duos testes deposuisse fuisse
hanc puellam [illegible] ante [illegible] Judeorum, et [illegible]
in brachia [illegible] Judeorum, et voluntarie fuisse portatam
ad Ecclesiam, ac etiam baptizatam, et nunquam revoca-
masse, et usque nunc permansisse et permanere in tali voluntate,
Judiciales [illegible] testes, apud me clarum fuit puellam
voluntarie fuisse baptizatam sicut [illegible] testimonium [illegible]
[illegible] Judeorum, [illegible] pro [illegible] me in nullo [illegible]
esse mandato [illegible] ut per me dominum est, Nicholo-
[illegible] appellatum fuit
et [illegible] ministravit
[illegible] Judeorum se [illegible] fidedignos
puellas respondisse in baptismate pro baptizanda Credo,
et alia que requiruntur ut [illegible] et capitulis suis,
Valete semper in domino Datum [illegible] die xv. mensis marcij
.1451.

[illegible]

[illegible]

Lebrennus noto a breue

[illegible]

[illegible]

[illegible] in nomine amen. Nos Nicolaus Contareno [illegible]
[illegible] de dominio Venetiarum potestas Feltri
[illegible] Cognitor litis questionis et differentie vertentis
[illegible] certos ... que inter ... coram
[illegible] inter homines et comunitatis villarum Chosi et Putei
[illegible] per egregios ... doctores dominos Antonium de
Belgrado et Hieronymum de Utino ... hominum et comunitatis
sindicos et procuratores ... agentes et petentes, Et
Nobilem virum ser Thomam filium quondam Nobilis viri
ser Nicolai de Spignimbergo et ... doctore domino
Johanne de ... conventum et defen-
dentem, De et super libello per petitores ... hominum et
comunitatis villarum Chosi et Putei in causa producto, tenoris
prout sequitur et est talis. Coram vobis Magnifico et
generoso viro domino ... per Illustrissimo ducali
Dominio Venetiarum potestate Feltri locumtenente dignissimo
Comparent domini Hieronymus et Antonius de Belgrado tamquam
Sindici et procuratores hominum et comunitatis villarum de Chosi
et Puteo, Et vice ac nomine hominum ac universitatis ipsarum
villarum conqueruntur de Nobili viro ser Thoma quondam Nobilis
viri domini Nicolai de Spignimbergo ... Licet Nobili ser
Thome [illegible] nullum ius competat et
nunquam competat petendi et exigendi aliquam ...
vel mensuram vini aut bladi, a singulo foco seu singulis
domibus et habitationibus dictarum villarum Chosi et Putei, Attamen
prefatus ser Thomas ... facultatem ...
exigendi et percipiendi anno singulo a quolibet foco dictarum villarum
... [illegible]
... quarta vini, Et hoc ... nomine
nomine ... cum tamen ut ... permittitur

[illegible]
[illegible] aliquid inplicitum [illegible] homines et
[illegible]
[illegible]
[illegible] facto [illegible] dicit nec alio modo. Quare [illegible]
[illegible] Doctores [illegible]
[illegible] magnificum [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ministrare iusticiam [illegible] motus fuit [illegible]
[illegible] supplicantes [illegible] officium [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Anno domini Millesimo Quadrin-
gentesimo vicesimo quarto [illegible] Julii [illegible]
[illegible]
[illegible] supplicavit domino [illegible]
[illegible]
[illegible] aut alios [illegible]
[illegible]
[illegible] observancia [illegible]

et tandem in [illegible] p[ro]c[ess]o ad iudicium g[e]n[er]alis parlamenti totius patr[ie]

[illegible] q[uod] [illegible] parlamenti, p[er] hec p[er]petuis t[em]p[or]ibus obs[er]uent[ur]

[illegible] in primo p[ro]c[ess]u

[illegible] carte xxiii et xxiiii. Deinde eodem anno m°ccc°xxxiiii [illegible]

fuit parlamentum sup[er] [illegible] domini de [illegible] in quo

[illegible] Nobiles [illegible]

[illegible] de iurisdictione [illegible]

[illegible] subditi [illegible]

solum in recognitionem domini [illegible]

subditi [illegible] in postulando [illegible]

[illegible] Et parlamentum [illegible] Nobiles [illegible]

[illegible] de [illegible] procuratore dicti [illegible]

[illegible]

[illegible] defendere [illegible] querela [illegible] dicti [illegible] deliberauit et

iudicauit nemine discrepante [illegible] dicti Nobiles [illegible]

[illegible]

Et hec sententia parlamenti est in primo p[ro]c[ess]u a carte xxiiii. Ab

ista sententia parlamenti fuit appellatum p[er] dictum [illegible]

[illegible] dicti [illegible] de [illegible] subditos de

[illegible] collegium [illegible]

collegio [illegible] dicti collegii [illegible] anno

m°ccc°xxxiiii° die lune xx° iulii iudicatum fuit male [illegible]

[illegible] iudicatum. Et [illegible] fuit [illegible] subditos [illegible]

[illegible] postulando aliquem [illegible] in territorio [illegible]

[illegible] quam [illegible] soluere. Et hec sententia

collegii est in primo p[ro]c[ess]u a carte xxiiii. [illegible]

[illegible] parlamenti [illegible] Nobiles [illegible]

[illegible]

[illegible] ab hominibus de [illegible]

[illegible]

[illegible] ad soluendum [illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible] novi [illegible]
[illegible] ad per [illegible] premissa [illegible]
[illegible] per dictos [illegible] Et tandem
[illegible] commissa fuit [illegible] domini Johannis [illegible] de [illegible], qui [illegible]
Nobiles non commisisse [illegible] et [illegible] absolvit
a pena [illegible], et subditos condempnandos in expensis, et
[illegible] ipsos subditos [illegible] jus super [illegible] dicte decime
[illegible]. Et hec [illegible] fuit lata anno domini [illegible]
[illegible] et [illegible] in ipso processu [illegible]
[illegible] dicti subditi de [illegible] nunc agunt
contra dictos Nobiles, [illegible] per dictos Nobiles, aliquod jus
competat petendi et exigendi dictam decimam, et [illegible]
[illegible] ipsi Nobiles [illegible] subscriptam
super petitione dicte decime [illegible] libellum et petitio [illegible]
[illegible] die lune [illegible] decembris [illegible] Et sic
[illegible] negatoria, de [illegible]
natura est ut ipsi Nobiles [illegible] debent ad se
[illegible] jus exigendi dictam decimam, licet sint possessione
[illegible] non [illegible] vendicat.
[illegible] Sed hoc non obstante, dicti subditi [illegible]
dictum jus non spectat ad dictos Nobiles, et sic [illegible]
[illegible] negatoria [illegible] Et ad probationem [illegible]
produxit [illegible] instrumentum venditionis [illegible] de [illegible]
[illegible] in dictis villis [illegible] venditione non [illegible]
[illegible]
[illegible] decime [illegible] produxit testamentum
dictorum Nobilium de [illegible] de jure [illegible] decime
[illegible] disposuit in testamento suo, de quo [illegible]
[illegible] ad se spectasset, Et produxit
[illegible] instrumentum divisionis [illegible] inter dictos Nobiles, qui
diviserunt bona sua [illegible] decime, nulla

[illegible] in [illegible] [illegible] dicendo fuisse [illegible] pro parte [illegible]
[illegible] sunt in dicta possessione [illegible]
[illegible] fuerunt [illegible] plures [illegible] [illegible] in dicta possessione
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] debent prejudicium
negative [illegible] per illos [illegible] testes, qui negative deponunt
[illegible] in eorum attestationibus loquuntur in hoc dicta possessione a [illegible].
Dicti autem Nobiles [illegible] pro defendendo, dicunt quod ad [illegible]
non exigendo decimam, a dictis [illegible] in dicta villa de
[illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] in prima parte
[illegible] [illegible] [illegible] collegii paduani
per quos dicunt fundamentum suum fuisse in [illegible] super hoc
petitione [illegible] exigendi decimam ab hominibus dicte ville [illegible]
[illegible] quod ad illos pertinent, ut declaratum fuit per quemdam
[illegible] [illegible] [illegible] doctores
[illegible] de qua in hoc dicta possessione [illegible]
[illegible] [illegible] prescriptione [illegible] dictos [illegible]
collegii paduani [illegible] post illos, fuerunt in [illegible] possessione [illegible]
exigendi [illegible] decimam ab hominibus [illegible]
[illegible] de quibus in [illegible] fit mentio, a [illegible]
[illegible] [illegible] et a tanto tempore quod [illegible]
non extat memoria, et [illegible] sunt in hoc
possessione a [illegible]. Et ad prescriptionem [illegible] probandam
[illegible]
[illegible] prescriptionem [illegible] possidere
[illegible] aliqua interruptione [illegible]
[illegible] [illegible] dictam suam prescriptionem [illegible]
[illegible] illos [illegible] in primo
dictorum Nobilium [illegible] hominum aliarum villarum super dicta
decima [illegible] in hoc dicta possessione [illegible]
[illegible] [illegible] in favorem [illegible] Nobilium, super
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

putro [illegible] Christi nomine repetito et eius gloriosissime [illegible]

[illegible] dicto castello putro [illegible] magnifici dni [illegible]

[illegible] in [illegible] [illegible]

[illegible] spectare [illegible] exigend [illegible]

de hominibus villarum de chopsi [illegible] homines [illegible]

[illegible] obligatos ad dictum dandam [illegible]

[illegible]

[illegible] possint exigere dictum dandam ab

[illegible] postulandi et [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fore [illegible] quas [illegible] respondere [illegible] de

chopsi et putro [illegible] fuit [illegible]

[illegible] dni [illegible]

[illegible] dicti [illegible] dictos [illegible] de chopsi et putro

[illegible] dictos homines [illegible] dictum [illegible] [illegible]

[illegible] plenam [illegible]

subditos de [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]

Iohannis de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] postea lata [illegible] appellationem [illegible]

[illegible]

[illegible] capitulo latum iudicatum fuit [illegible] [illegible]

[illegible] dictum ius spectat ad dictos Nobiles [illegible], Et

[illegible] ad ipsum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] illud fuit [illegible]

[illegible] [illegible] primo illud non habeat, [illegible] [illegible] [illegible]

ius [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] de [illegible] [illegible]

[illegible] lata [illegible] ipsos subditos [illegible] commoditatem [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] videri debet lata [illegible] subditos qui dictam

commoditatem [illegible] [illegible] lata [illegible] istos subditos

de [illegible] [illegible], [illegible] dictam commoditatem [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] dictam commoditatem

[illegible]

[illegible]

dictam commoditatem [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] sic intelligendo, iudicium [illegible]

[illegible] videretur lata [illegible] subditos istos de [illegible] [illegible]

[illegible] alios subditos sub [illegible] [illegible] commoditatem [illegible]

[illegible]

[illegible] lata, [illegible] aliud [illegible] [illegible], quod est [illegible]

[illegible] sub [illegible] [illegible] iudicium [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] videretur [illegible] dictus [illegible]

[illegible] videtur [illegible] intelligendum [illegible] iudicium [illegible] [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
compromisso clausularum Et licet ex processu non appareat de
veritate istius cause processu de chosa [illegible] dicta commoditate
[illegible] de veritate illius apparet expresse facto coram parlamento
[illegible] in dubio presumendum est pro [illegible] [illegible]
[illegible] antiquo [illegible] est ista coram parlamento [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] de re [illegible] de [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible]
istorum non tenebant ipsi plures [illegible] dicte cause [illegible]
[illegible] de chosa [illegible] habent commoditatem istorum [illegible] de chosa
[illegible] tenebat quantum ad [illegible] dicta [illegible] non
[illegible]
in compromisso clausularum Nobilium ipsi non [illegible] hoc ipsi
non [illegible] Et quod [illegible] est hoc non [illegible] allegari
[illegible] quod forte non [illegible] hoc allegare cum dicta commoditas
[illegible] eo modo quo [illegible] alii [illegible]
[illegible]
[illegible] Et postea fuerunt [illegible] per dictum [illegible]
[illegible] modo quo alii [illegible]
[illegible]
parlamentum motum fuit ad [illegible] [illegible] apparente
[illegible] de nullitate dicte [illegible] quantum ad ipsos de chosa [illegible]
[illegible] ipsos Nobiles
[illegible]
plures [illegible]
[illegible] per [illegible] annos acquisita [illegible] ipsius nobilium
[illegible] pro [illegible] de [illegible]

[illegible] ... solum ... quod continuata fuit per [illegible]
annos sine interruptione. Sed per testes Nobilium probatur quod
non continuata fuit per multo plures; nec illis obstant testes illorum de
parte [illegible] in eo quod deponunt affirmative de violentia hominibus illata
quia non probant quod omnibus fuerit illata. Et posito quod probarent hanc
quod omnibus fuisset illata, quod non est verum, tamen hoc esset potius post
completam prescriptionem, et sic post hanc, iam quesitam Nobilibus
[illegible] violentiam fecerunt, hoc licite fecerunt pro conservatione
iuris sui; et sic non probat hoc esse [illegible] in finibus vulgaribus
[illegible] videtur dicti Nobiles [illegible] possessio [illegible]
molestati fuerunt in iudicio possessorio, Anno MCCCCXXVIII.
Et sic sunt anni XXXVI. quod quidem videtur, quod non possidebant
interruptionem; patet enim quia constitutio, quod talis interruptio non
valet Nobilibus cum obtinuerint in iudicio illo possessorio; tunc
[illegible]
Sed eo mala fide, et interrumpit prescriptionem qui possessor non
obtinuit, Sed qui obtinuit non interrumpit, sed de bona fide illius
potius tunc apparet. l. sicut. et quod ibi no. bar. ff. de iure
fisci. Et ex hiis et aliis compluribus motivis que gratia
brevitatis omitto Ego Angelus de Castro [illegible] dico
et consulo partes Magnifici domini locumtenentis esse debere
in consulendo et iudicando in favorem Nobilium, modo quo
superius dixi, et in condempnando dictos homines ad expensas
Et ad fidem manu propria me subscripsi et sigillavi, die
mensis decima decembris MCCCCLXIIII. Et ipsius domini Angeli
[illegible]
[illegible]
tribunali sedentes, [illegible] dictis dominis [illegible]
[illegible]
[illegible]
Iohanne de [illegible] eius procuratore, [illegible] nos [illegible] admonitis

[illegible]

[illegible] dicto [illegible]

ab hominibus villarum de Chosa [illegible] / Et supradictos homines [illegible]

obligatos esse ad dictum dandum / condempnantes eos in

expensis in omnibus et per omnia prout in dicto consilio continetur.

Lata data et in scriptis promulgata fuit suprascripta diffinitiva

[illegible] per prefatum dominum Nicolaum [illegible] Laudensem [illegible]

[illegible] in Castro [illegible] sala magna [illegible] in loco suo

solito iuridice pro tribunali sedentem [illegible] per me Johannem notarium

[illegible] dicto [illegible] Anno [illegible]

[illegible]

[illegible] sub [illegible] domino [illegible]

[illegible] presentibus egregiis [illegible] doctoribus domino Francisco

de [illegible] Lanzello de [illegible] / discretis ser [illegible]

ser Antonio [illegible] / ser [illegible] / ser Raphaele de

[illegible] ser [illegible] filio ser Nicolai de [illegible] notariis [illegible]

[illegible] curie prefati domini [illegible] testibus adhibitis ad hec

[illegible] pluribus [illegible] domino [illegible]

[illegible] villarum [illegible]

[illegible] dicto ser Thoma de [illegible] ac domino Johanne

[illegible] prefatus ser Thomas [illegible]

[illegible] dicto [illegible] non [illegible]

[illegible] fuisse [illegible] aliqua / [illegible]

[illegible] / [illegible] Et [illegible]

[illegible]

[illegible] posse [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] dicto

[illegible] dicta sua [illegible]

[illegible] debeat [illegible]

[I]nfrascripte sunt possessiones Rerum et facte coram magnifico
et generoso viro domino Nicolao geterno [illegible] illustrissimo ducali domino
Leonardo [illegible] foutibus locumtenente et successore suo infrascripto
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] sua [illegible] [illegible] infrascriptos ex una appellat
[illegible] Nobilem virum ser Thomam filium [illegible] Nobilissimi domini
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] doctore domini
[illegible] [illegible] [illegible] principem ex alia appellante [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] possessionibus [illegible] [illegible]
me [illegible] notarium a [illegible] de [illegible] infrascriptum [illegible] [illegible]
domini locumtenentis [illegible] et cancellarium [illegible]
[illegible] [illegible] infrascriptos

Nota quod die sabbati [illegible] mensis decembris [illegible]. fuit festum
Sancti Thome Apostoli, et ab ipso die [illegible] ad octavam mensis
Ferie nativitatis domini — Ianuarii [illegible] [illegible] [illegible] non fuit [illegible] [illegible] [illegible]
fuerunt ferie nativitatis domini

[M]illesimoquadringentesimoquinquagesimoquinto [i]ndictione tercia
[illegible] octava mensis Ianuarii [illegible] [illegible] post
festa natalicia, hora [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
magno [illegible] in loco [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible], ser Antonio [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] domini locumtenentis testibus adhibitis ad hec [illegible]
[illegible], coram magnifico [illegible] viro domino Nicolao [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de
[illegible] et Antonio de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] appellantem

et dno Johanne de [illegible] procuratore dicti fr. Thome de [illegible]

ex alia [illegible] appellato [illegible] parte. In quorum [illegible]

[illegible] Antonius dicto nomine [illegible]

[illegible] dominum [illegible] de [illegible] doctoris [illegible]

Angeli de Castro [illegible] fuisse [illegible] nulla [illegible] aliqui

[illegible] [illegible] fuisse [illegible]

appellatis [illegible]

[illegible] debere in melius reformari [illegible]

[illegible] a solutione [illegible] dicte [illegible] cum dampnis

[illegible] petit [illegible]

declarari. [illegible] dictus vero dnus Johannes [illegible]

[illegible] dnus [illegible] Antonius [illegible]

[illegible] obligatum [illegible] defenso [illegible] iuramentum [illegible]

[illegible] appellum [illegible] dnus Antonius de [illegible]

[illegible] paratus ad [illegible] ipsum [illegible]

[illegible] plene [illegible] de fine ipsorum appellantium [illegible]

[illegible] [illegible] de [illegible]

[illegible] non debuit [illegible]

[illegible] in [illegible]

[illegible] appellum ab

[illegible] [illegible] dnus [illegible]

[illegible]

ad deliberandum [illegible] iurare ad [illegible]

[illegible]

[illegible] dominum [illegible] [illegible]

[illegible] dno Antonio [illegible] dictus dnus Johannes ad

dictam diem [illegible] ad [illegible] de fine ipsorum

[illegible] dno [illegible]

[illegible]

[illegible]

festa sancti Antonii, Fabiani et Sebastiani, Vincentii.

[illegible] fuit festum sancti Antonii et non fuit redditum ius.

Item nota quod die lune vigesimo [illegible] mensis Ianuarii fuit festum sanctorum Fabiani et Sebastiani et non fuit redditum ius.

Nota quod die mercurii vigesimosecundo dicti mensis Ianuarii fuit festum sancti Vincentii et non fuit redditum ius.

Supradictis [illegible] millesimo et indictione, die martis [illegible] dicti mensis Ianuarii, hora [illegible] et loco audientie prefatis coram suprascripto domino locumtenente [illegible] ad ius reddendum pro tribunali sedente, comparentibus dicto domino Antonio de [illegible] et domino Iohanne de [illegible], [illegible] dominus Antonius produxit certum instrumentum [illegible] procuratoris [illegible] spectabilem militem dominum Bartholomeum de [illegible] [illegible]

[illegible] instrumentum [illegible] copia

Scriptum anno [illegible] indictione septima die [illegible] Iulii publicatum [illegible] manu Iacobi Antonii [illegible] notarii olim magistri Antonii [illegible] [illegible] copiam [illegible] dictus dominus Antonius [illegible] [illegible] ad [illegible] copia.

Tenor autem instrumenti [illegible] per dictos actores [illegible] talis est.

[illegible] actores

In [illegible] nomine [illegible] anno domini [illegible] millesimo [illegible] indictione septima, die [illegible] Iulii [illegible]

presentibus prudentibus viris presbitero Ghilberto de Spegnimbergo, Carlotto, Nicholo Valussutto, et Nicholao filio quondam domini Fabii de Fagonea, Galuano de Maniaco, Federico de Cimoriaco, Carlotto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Nicholao [illegible] notario de Glemona et Thomasio notario de Spegnimbergo testibus et aliis. Nobilis miles dominus Bartholomeus [illegible] de Spegnimbergo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ex parte una, et Jacobinus quondam domini Henrici Wimtrer Spegnimbergo et presbiter [illegible] quondam Reynaldini notarii de Spegnimbergo, tamquam [illegible] et procuratores [illegible], homines et Civio Terre
Spegnimbergi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Thomasii notarii de Spegnimbergo, [illegible] [illegible] Anno et Indictione [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ex parte altera. [illegible] dominus Bartholomeus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] de Spegnimbergo [illegible] domos [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Terre in [illegible] [illegible] et circumstantiis et plenam potestatem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domino Ber-
trando dei gratia sancte sedis Aquilegensis patriarcha, [illegible]
venerabilium virorum dominorum [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] Aquilegensis [illegible] publicum instrumentum
manu [illegible] notarii [illegible], sub sigillo [illegible] [illegible]
[illegible] et capituli Aquilegensis [illegible] [illegible], cuius tenor
talis est. In Christi nomine amen. Anno nativitatis
eiusdem millesimo trecentesimo vigesimonono, Indictione [illegible]
[illegible] vigesimo [illegible] mensis Februarii, presentibus venerabilibus
et discretis viris domino fratre Gilberto Abbate monasterii
[illegible] Aquilegensis diocesis, [illegible] [illegible], et
presbitero [illegible] [illegible] ecclesie Aquilegensis, Nicholusso,
Nobilis viri domini Federici de [illegible], Gumbertino de

Illustri ac ven. in Christo patri domino Bertrando Dei gratia sancte Aquilegensis ecclesie patriarche ... [illegible]

[illegible] ... in Christo

patri et domino domino Bertrando Dei gratia sancte sedis Aquilegensis

patriarche, volens et cupiens ad honorem et exaltationem Aquile-

gensis ecclesie terram suam de Opgrimberge construere et

meliorare, ipsi domino patriarche humiliter supplicavit, ut eidem

dictam terram allivellandi seu ad emphiteosim dandi

[illegible]

[illegible]

patriarcha audita eiusdem domini Bartholomei petitione, et

eam reputans pro statu Aquilegensis ecclesie fore legitimam

et ... vol ... tam cum matura et diligenti de-

liberatione procedere, convocatis ... venerabilibus viris dominis

Guielmo decano, canonicis et capitulo suo Aquilegensis ecclesie

[illegible]

... in quo capitulo interfuerunt magistri ... [illegible]

Gerardus ..., Conradus de la Turre, Raynaldinus

[illegible]

Guielmus de Cremona, ... de ... omnes

canonici eiusdem ecclesie ampliores ... ad ...

eiusdem ecclesie ... et convocato consilio cum capitulo ac

diligenti deliberatione prehabita, videns quod emphiteosim et

meliorationem dicte terre, statuit ... et ... dicte

Aquilegensis ecclesie ... dicto domino Bartholomeo

pro se et suis heredibus recipienti totam terram de Opgrimberge

[illegible] ... allivellandi seu ad emphi-

theosim dandi locandi et ... liberam

potestatem ... [illegible] ...

... et capitulum ... [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] officialis

[illegible] scribas, quo dictis [illegible], et de mandato predicti d[omi]ni

[illegible] capitaneus [illegible] publicum rogatus [illegible]

[illegible] appositi [illegible]. Conuenit cum ipsis dominis

[illegible] dicte Terre de [illegible]bergo, [illegible] et

[illegible] Bartholomeo

ad [illegible] infrascripta, Quod dictus [illegible] ad [illegible] stipu

[illegible]

[illegible] bonorum [illegible]

[illegible] damnorum et expensarum

[illegible] mille librarum [illegible]

[illegible] stipulatis [illegible]

[illegible] committetur et pena soluta [illegible]

[illegible] sit firmum [illegible]

[illegible] et [illegible] aliqua [illegible]

pena predicta [illegible] inuiolabiliter [illegible]

[illegible]

[illegible] Bartholomeo de [illegible]bergo [illegible]

[illegible]bergo [illegible] domos [illegible]

[illegible]

[illegible] dicta terra, et hac conditione [illegible] dictu[m]

[illegible] monasterijs, [illegible] castellanis

[illegible] ipsius [illegible] gradibus minoribus

[illegible] dicti [illegible] non possint [illegible]
passum communis p[ro] [illegible] quos p[ro] quolib[et] passu [illegible] quantu
p[ro] quolib[et] [illegible] [illegible] [illegible] in festo om[n]i[um] s[an]c[t]orum
[illegible] habitatoribus [illegible] p[ro] commun[i] [illegible]
[illegible] inferius [illegible] q[uod] [illegible] ad [illegible] [illegible] volunt
[illegible] utilitate [illegible], Et [illegible] [illegible] [illegible], ad
[illegible] [illegible] herbas, no[n] [illegible] aliqua ligna
ibi [illegible] sine voluntate [illegible] d[omi]ni [illegible] magnetum
de [illegible] ad pascularium [illegible] [illegible], Et q[uod] ip[s]i homi[n]es
liberi ad [illegible] [illegible] in campanea, [illegible]
castellanie, [illegible] ad quercum [illegible] sicut [illegible], excepto
in [illegible] [illegible] sua, [illegible], q[uod] [illegible] parte [illegible]
q[uod] dictus d[omi]nus [illegible] [illegible], semp[er] [illegible] debent omnes
[illegible]
suu[m] arbitriu[m] [illegible] voluntatem, Et dictus d[omi]nus teneat [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] portus [illegible]
[illegible] omnes [illegible] cum omnib[us] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] q[uod] [illegible]
custodi[illegible] ad omnes [illegible] dicte t[er]re, [illegible]
[illegible]
[illegible] aut [illegible] [illegible] [illegible] in castro, [illegible]
[illegible] hostiorum domorum [illegible]
homini[bus] [illegible] habitanti[bus] [illegible] quatuor p[ro] hostio
Et [illegible] d[omi]n[u]s [illegible] homini[bus] habitanti[bus] in dicta t[er]ra, [illegible]
[illegible] [illegible] aliqua [illegible]
homines habitantes in dicta t[er]ra, [illegible] debeant sicut [illegible]
[illegible] [illegible] q[uod] d[omi]nus debeat et teneat adiuvare homines
habitantes in dicta t[er]ra omni tempore. Et q[uod] dicti homines
habitantes in dicta t[er]ra [illegible] d[omi]num adiuvare teneantur
omni t[em]p[o]r[e] bona fide [illegible] posse. Et [illegible] d[omi]nus [illegible]

[illegible]

aliquod dampnum invenisse. Et dictus abbas et sindicus antedicti [illegible] fecisset aliquis de eis in dicto crimine sive crimen predicto commisisset fuisset et in dicto crimine esse captus, aut [illegible] esse dampni [illegible] sua bona fore, et quod etiam promittere duos vel tres sufficientes [illegible] datus dictis terminis debeat, et hic solum de huiusmodi aliquo per ipsum confirmat eius datus, vult et confirmat quod sint et permaneant in eodem statu, sicut prius ipsa deberent.

Et ego Iacobus Antonii Doni civis [illegible] auctoritate imperiali notarius ex commissione mihi facta per egregium et generosum virum dominum Luchinum [illegible] ducali [illegible] in patria Forojulii locumtenentem generalem, prout inveni in notis et scripturis quondam ser Stephani notarii olim filii magistri Antonii [illegible] de [illegible], omnia et singula suprascripta relevavi ac fideliter [illegible] et publicavi, nil addens vel minuens quod sensum vel substantiam mutet, aut variet intellectum, et in testimonium premissorum me subscripsi et signum [illegible] apposui consuetum.

[illegible] Coram suprascriptis dominis [illegible] locumtenente [illegible] ad [illegible] tribunal [illegible] ac domino Iohanne de [illegible] ego [illegible]

[illegible]

dno Antonius produxit [illegible] litteram ducalem in papiro, datam die xxvi° augusti mccccxlv°, indictione nona, directam dno Matheo [illegible] olim locumtenenti [illegible] in [illegible] Nicolai Domingutti [illegible] [illegible] Spigemberge ut in ea continetur, et petiit eundem dnum Johannem admoneri ad videndum produci certas eius posteras productiones, cui ipse dnus Johannes dixit non consentire, dicens per exceptionem [illegible] et nichilominus petiit copiam, quia ipsa decreta fuit [illegible] ipsa statuto ad apprehendum sed [illegible] firmam [illegible]. Super quo ipse dnus Johannes dixit quod dnus Franciscus debet jurare [illegible] appellasse [illegible]. Dictus vero dnus Franciscus dixit velle habere respectum super hoc, et conferre cum ipso dno Antonio de Noraldis, cum dno Francisco de [illegible] [illegible] dni Johannis [illegible] et declarandum si vult jurare; statutus fuit terminus [illegible].

Tenor vero dicte littere ut supra producte extitit [illegible] et talis est:

Franciscus Foscari dei gratia dux Venetiarum etc. [illegible] [illegible] fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Significamus vobis quod in collegio nostro Nobilium [illegible] [illegible] officium [illegible] ac nouissime propter intromissionem et placitum [illegible] Nobilis [illegible] tunc Auditoris nouorum sententiarum die xxviii° Julii proxime [illegible] capta fuit pars tenoris [illegible] subscripti, videlicet quod ista declaratio [illegible] facta per [illegible] Nobilem [illegible] [illegible] locumtenentem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]
predicta p[er] p[re]d[i]c[tu]m Nicolaum de Spilenberge [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
tus et diffessus [illegible] tamq[ue] mala et inhabile facta
[illegible] iustitia [illegible] quod dictus olim [illegible] de sua
fide potuit et debebat in dampnum et preiudicium [illegible] dicti
Nicolai [illegible]
[illegible] exemplis et dependentibus [illegible]
[illegible] Quorum [illegible]
[illegible]
[illegible]
et [illegible] declaratio [illegible] atque
[illegible] tamq[ue] male [illegible] dictum
collegii [illegible] cassare cancellare et annullare
[illegible] cassari cancellari et annullari [illegible]
[illegible]
[illegible] decreto nullius valoris [illegible]
[illegible]
[illegible] antiqua
dicta declaratio [illegible]
predictum Nicolaum de Spilenberge [illegible] de bonis suis
ad [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]itum est [illegible] propter [illegible] et timore ut supra esse cognovimus, [illegible] certa [illegible] fuit datum Nicolao de [illegible]berto a [illegible] de bonis suis ad dandum dicto Nicolao [illegible] [illegible] reductionis per suos [illegible]. [illegible] plus debuisse [illegible] ut [illegible] facientes has nostras litteras in actis [illegible] ad futuram memoriam registrari. [illegible] dicto Nicolao [illegible] [illegible]

Data in nostro ducali palatio die xvij°. Augusti. 1440. Indictione [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] domini
Nicolai [illegible] per [illegible] domino [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] nil addito nil diminuto.

Nota quod die lune quarta mensis februarij de [illegible] suprascripti fuit festum sancti blasij et ea die non fuit redditum jus.

festum sancti blasij et agate

Item nota quod die martij quinta dicti mensis februarij fuit festum sancte agate et non fuit redditum jus.

Nota quod die lune xj. dicti mensis februarij fuit festum [illegible] die martij xiij dicti mensis fuit prima dies quadragesime et non fuit redditum jus

[illegible]

Nota quod die lune [illegible] dicti mensis februarij fuit festum sancti mathie apostoli et non fuit redditum jus.

festum sancti mathie apostoli

Nota quod die mercurij xij°. mensis martij suprascripti [illegible] fuit festum sancti Gregorij et non fuit redditum jus

festum sancti Gregorij

Nota quod die [illegible] mensis martij [illegible] fuit dominica palmarum a qua die [illegible] [illegible] non fuit redditum jus [illegible]

[illegible]

[illegible] pridie [illegible] die lune quartodecimo [illegible]
aprilis circa horam primam furidiem post ferias resurrectionis domini
Actum Vienne in Castro super sala magna presentibus [illegible]
[illegible]
dum pro tribunali sedentibus comparentibus dicto domino Antonio
de [illegible] procuratorio nomine ex una, ac domino Johanne de [illegible] ex
altera in termino presenti In quo instante ipso domino Antonio dictoque
Zanbernardus de Vincentia cancellarius [illegible]
et actis cancellarie [illegible] domini [illegible]
[illegible] presertim [illegible]
[illegible] facta [illegible] consistens [illegible] ex una, Et
[illegible] ex alias [illegible] manu
[illegible] notarii [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] domino [illegible] Nicolaum
[illegible] ex una, Et [illegible] Nicolaum [illegible]
[illegible]
[illegible] ad [illegible] domino
[illegible]
productionis quorum ipse dominus Johannes dixit non [illegible]
[illegible]
[illegible] qui [illegible] fuit [illegible] principalis [illegible]
appellavit, deberet [illegible] appellasse [illegible]
[illegible] domino [illegible] deducta erant in ipso
processu principali nolebat [illegible] instrumentum
[illegible] instantia [illegible] ad [illegible]
[illegible] domini Johannis instantia [illegible] fuit [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible] Et dixit ipse dominus Antonius [illegible]

[illegible]

clusit in eam, et dixit ac protestatus fuit ... quod non intendebat quod concluderetur in ea ... domino Johanne ... [illegible] ... instrumenta et protestatus fuit de lapsu termini dicte appellationis

Die lune vigesimaprima predicti mensis, [illegible] hora completorii, loco audientie supradicto, coram prefato domino locumtenente et ... [illegible] ... dicto fratre Thoma et domino Johanne, instanteque ipso domino Johanne ... domino ... iuraret se credere iuste appellasse et de calumpnia ... [illegible] ... in causa principali ... appellauit ... contra ipsum de ... et ... in favorem ... fratris Thome, et ... hanc causam appellationis nollebat iurare nec se impedire.

Dei ... iurandi ... nollebat ... nec se impedire ...

... autem ... procuratorum ... dictorum ... sequitur et est talis:

Iura actorum.

In Christi nomine ... Nativitate domini nostri Yhesu Christi. Anno a nativitate eiusdem domini nostri millesimoquadringentesimo nonagesimo ... indictione ..., die ... decembris ... in castro ... presentibus egregio legum doctore domino ... de ... nobili viro ... nobili viro ... Filippo de ... Nicolao de ... notario ... Bartholomeo ... testibus ad hec vocatis et rogatis. Cum ... nobiles domini ... ex una parte et ... ex altera parte ... dissensionis ... [illegible] ... domini ... ducis ... [illegible]

exceptum manu ser Raphaelis notarii de portugruario, coadiutoris mei
[illegible] infrascripti [illegible] dictis [illegible] essent sic conflata inscripta
scripturis, et per ipsos districtus supradictos partes, pluries fuissent Venetias
ad conspectum nostri gratiosi Illustrissimi dominii, et quatenus dictum
dominium supradicte scripsisset prefato magnifico domino locumtenenti, ut
si interponeret pro ipsa parte, et dictos districtus componendos et
[illegible] per magnificum dominum locumtenentem pro parte dicti comitatus
Spegnimbergi, producte fuissent petitiones et capitula huiusmodi tenoris, videlicet
Yhesus Christus. Coram vobis magnificentissimo viro et domino
generosissimo domino Matheo Victuri dignissimo patrie Foriiulii
Locumtenente generali, comparent Henricus Manei Sindici et primo
[illegible] statuto [illegible] terre Spegnimbergi, Et
[illegible] pro [illegible] hono-
[illegible] de consilio ex [illegible] loco Spegnimbergi congregantur
et congregati solite sunt pro consilio faciendo, disponendo et
terminando in [illegible] in terra Spegnimbergi [illegible]
[illegible], prout [illegible], et si fuerit opportunum, et
pro [illegible] Nobiles Spegnimbergi [illegible] [illegible], ne fiat
et congregetur dictum consilium [illegible]! Quare dicto nomine
petunt [illegible]
debere ad congregationem dicti consilii, pro terminando disponendo
et [illegible] et [illegible] prout [illegible] plus
si fuerit opportunum in [illegible] Comitis ad sonum
maioris Campane et non dictos Nobiles compelli.
Item dicto nomine dicunt, narrant et exponunt quod cum
[illegible] dominus Bartholomeus de Spegnimbergo
[illegible] ex [illegible] dominum [illegible]
[illegible] Spegnimbergi, et [illegible] notarii de
[illegible] [illegible] Item

— de Sparimbergo ex altera parte convenissent ad sociandum
[illegible] dictus [illegible] bucellis de [illegible]
omnes in terra Sparimbergi pro securitate dicti suprascripti sengulo
et agros pro festo quatuor similis pro quolibet agro et inde ultra
et facere murum turrim circumquaque et ponere pontes et
portas et facere omnes munitiones cum omnibus suis necessariis in
tempore. Et quod homines et communis terre Sparimbergi, seu omnes
[illegible] pro [illegible] publice [illegible] Et quod
Consiliarii supradicti teneantur tenere duos vel tres custodes suffi-
cientes in dicta terra. Et quod positum de bucellis et aliis suis
bonis et quod dicti homines de Sparimbergo possint ire ad pasca-
landum et secandum et ... in ... compania qui
dictus dominus Bartholomeus pro communi dedit a capite
Castellionis usque ad quarteriam ... et quod supradicta
[illegible] possint absque sub mille librarum pena et quod
...supradictus ... Nobiles faciant
et facere ... et ... pro firmo ad firmam
suprascripta pro posse ... facere murum turrim ne-
cessarium ... turres portas aut aliquas munitiones
[illegible] ... ad ... bannum
[illegible] ...
[illegible] ... ad dicta contractum ... tenere
nisi ... custodem ... sufficientem ad officium ... non possit
... et ... affectavit dictum compagniam
dicto domino ... dicte ... instant
pro ... dictos No-
biles ... ad penam librarum mille ...
... quatuor ... pro hostio ... qui
... et ad tenendum custodes sufficientes
... dicti Nobiles ...

[illegible] no sibi solutionem [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] instant [illegible] illud

[illegible] et ad hoc illos Nobiles compelli. Item dicte [illegible]

instant et petunt dictos Nobiles compelli ad ponendum in

reparationem dicte terre omnes pecunias exactas, denariorum oboli

[illegible] a die posita dicti denarii usque ad presentem diem, et quod

compellantur persone que deputate fuerunt ad exigendum et exigerunt

reddere rationem pecuniarum exactarum, et quod [illegible]

[illegible] deputentur persone ad videndum rationes dictarum pecuniarum

prefati denarii oboli hactenus exactarum de anno in annum.

Item instant et petunt dicto nomine [illegible] per dictos Nobiles in

[illegible]

[illegible] ubi dictant quod [illegible] condempnationes [illegible]

[illegible]

et compellantur ad restituendum [illegible] condempnationum

[illegible] ad dictum commune quam ipsi ~~[illegible]~~ hactenus exer-

[illegible]. Item quod hactenus instituerunt ad corrigendum

appellationes [illegible] duobus rectoribus prout hactenus fecerunt.

Item quod [illegible] Camerarii [illegible] [illegible] Auditores

[illegible] dicte [illegible] Auditores pupillorum. Item quod [illegible]

[illegible] sunt circa [illegible] debeant claudi, et quod non possint

[illegible] in fossis dicti communis, [illegible]

[illegible] et [illegible] ipsos et implent fossas

[illegible], que sunt ad [illegible] ipsius terre. Item

quod compellantur ad restituendum duos [illegible]

in [illegible] valle [illegible] et [illegible], videlicet alterum

per [illegible] de [illegible] et alterum per [illegible]

[illegible]

[illegible] habemus [illegible]

[illegible] dictos [illegible]

[illegible] ex [illegible]

[illegible] Johannes de [illegible]

[illegible]

efficiunt dictum [illegible], multi pauperes [illegible]

[illegible]. Prefati autem domini compatres ad ipsas [illegible]

[illegible]

[illegible], cumque plures ipse partes fuissent coram ipso

domino Laurentio [illegible]. [illegible] ipsas [illegible] et responsionibus

[illegible] per ipsas partes productis, et auditis et intellectis

[illegible] allegare voluerunt, [illegible]

tandem [illegible]

[illegible] domino [illegible] domino Barnabos et domino Antonius [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] de [illegible] restitutione [illegible] parte. Et [illegible]

[illegible]

de [illegible] tamquam [illegible] [illegible] dicte [illegible]

[illegible] de quibus [illegible] constat [illegible]

producto coram prefato domino Laurentio [illegible], [illegible] manu

[illegible] notarii de [illegible] a me notario et cancellario

[illegible] lecto [illegible] parte, [illegible]

[illegible] prefata [illegible] domino Laurentio [illegible] Ad hanc

[illegible] partes, [illegible]

[illegible] et primo [illegible],

[illegible]

[illegible] volunt ad [illegible]

[illegible] non [illegible] campanile

sancte Marie [illegible], nec [illegible] ab horis [illegible]

[illegible] dictatis [illegible]
[illegible] tam no[illegible]
[illegible] p[illegible]enbergi, et tam [illegible]
[illegible] publi[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] inter partes [illegible] dictis
[illegible]
[illegible] cum fratres dictos dominos consocios, vel pro ut placuerit
[illegible] habebunt necessarios. Circa electionem
[illegible] pupillorum. Qui elligantur singulo anno super
officio [illegible] pupillorum pro illo anno. De consilio ante dicto [illegible]
electionem potestatis et priorum. [illegible] illo anno ille duo
tenuerint officiales pupillorum, qui placuerint dictos dominos
[illegible] electionem [illegible]
[illegible] camerarii [illegible] elligantur singulo anno
[illegible] duos consocios, Qui electi [illegible] anno finito
[illegible]
dominos consocios [illegible] anno [illegible]
[illegible] tribus vel quatuor ex dictis civibus
qui deputabuntur per dictos [illegible] consilio [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
lationes domo [illegible]
[illegible] Qui [illegible]
[illegible] dominum bartholomeum de [illegible]berga [illegible]
[illegible] cum [illegible]

[illegible]barum pro domo et aluellatione [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] aluellatione [illegible]
ante dictam compositionem sive ad Fryburgensem sive ad Friuntuz
deducuntur ad Fryburgum pro singulo passu ut agro [illegible]
si que domus seu pinguo sive in ruinam deducte sit
etiam agri reperirentur tunc ille aluellate ut aluellari
[illegible] ut que ante dictam compositionem fuissent aluellari
ad Fryburgum ut ad Friuntuz [illegible] esse [illegible]
[illegible] [illegible] ante dictam compositionem [illegible]
novo aluellari possint ad Fryburgum ut Friuntum
ut ante dictam compositionem erant. Circa capitulum
introitus quatuor denariorum pro singulo hostio hominum [illegible]
habitantium, qui petitur per dictos cives [illegible] [illegible]
facte cum domino Bartholomeo, [illegible] [illegible] predictus
non obstante dicta compositione [illegible] ipsos [illegible]
Sed dicti [illegible] tenentur ad [illegible] et custodias
castri Opigniberge [illegible] dictum civis tenentur [illegible]
necessarium ad custodias [illegible] et plateas. Circa capitulum
pro domum [illegible] dicta compositione [illegible] [illegible] domo
qui fuerat [illegible] officiarum [illegible] [illegible] et civilis
Circa capitulum denarii oboli [illegible] dictum [illegible] parlamenti
[illegible] et [illegible] dicti denarii tenentur reddere
[illegible] dictum [illegible], cum hoc [illegible]
[illegible] Opigniberge [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] dicti [illegible] remittunt [illegible] dictum
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] // Circa capitulum [illegible] in campaneis
reddere [illegible]
[illegible] [illegible] domini Bartholomei, [illegible] dicti [illegible]

non impediant Cives et eorum subditos pisculare et serrare in
imperiis quas habebant tempore compositionis facte, et usque
confinia designata in dicta compositione, sed acquisitis autem
post dictam compositionem per dictos Nobiles non liceat eorum
eorum subditis piscularie nec serrare. Circa capitulum huillorum
duplicium non exigendo, quod in futurum fiat constitutio generalis
patrie et consuetudo [illegible] imponendas, et fiant notificationes
[illegible] ut moris est patrie, possint tamen fieri dicte
notificationes [illegible] [illegible] impetratione [illegible] per
[illegible] officiales [illegible] [illegible] ut fiat[illegible]
ut hactenus fieri est. Circa capitulum [illegible]
[illegible] inter dictos [illegible], [illegible] dicte [illegible]
tiones [illegible] [illegible] dictos [illegible] [illegible] in
compositione facta cum predicto domino Bartholomeo.
Circa capitulum de deputandis hominibus appellationum, quod
non deputentur aliqui homines appellationum, sed circa appel
lationes fiat decretum consilii rogatorum [illegible] super
hoc anno presenti [illegible]. Circa pistrinulas claudendas
quod fiat ut hactenus est observatum. Circa ortos, [illegible]
dicti Nobiles circa muros et terrare possint ~~ter~~ ortos
sed talis tamen quod fosse non minuantur, et si minuerint
teneantur sub pena x librarum mundare per ea parte qua
fosse fuerit minute. Circa barbacanos [illegible] liceat
Nobilibus barbacanos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et si [illegible], [illegible] [illegible], et in subsidium [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] capituli
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] reliquit [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] opus

ultimo voluerint et consenserint dicte partes, quod dictus
non existente hac conventione facta inter ipsas partes, ac certa alia con
ventione mediante et presente magnifico domino locumtenente, promiserunt
manu ser Raphaelis de portugruario notarii et coadiutoris
cancellarie ut constitit ex certo instrumento transactionis
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] potes
tatem obtinerent, nec illos intelligatur derogatum per hanc
dictas compositiones factas ut supra mediatore presente
magnifico domino Mattheo Victuri pro tunc locumtenente
Postmodum autem die lune vigesimo quinto mensis decem
bris, in palatio palacii castri utini, presentibus spectabili
viro domino Alvisio tamen thesaurario, domino Iohanne
de [illegible] [illegible] et aliis testibus. dicte partes
consenserunt dictis nominibus, quod si ipsi domino locum
tenenti pareret, ad quem spectat cuncta per alterum dictarum
partium gravaret alteram partem quod liceat parti gravate
appellare ad superiorem dicti domini locumtenentis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ut per se velut
superiorem dictos Iohannis super eorum iurisdictionibus et
questionis nisi quatinus in civilibus et criminalibus est eis
concessum et ipsum regantes. Quam quidem conventionem,
transactionem, pactionem, compositionem et concordiam et omnia
[illegible] [illegible] [illegible] partes dictis nominibus una alteri
[illegible] solemniter stipulationibus firma et rata habere et tenere
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ut [illegible] per se ut
alios aliqua ratione vel causa de iure vel de facto in pena
[illegible] [illegible] ducatorum [illegible] [illegible] [illegible], mediatores
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] medietas parti ipsam
dictam conventionem observanti.
Ego [illegible] [illegible] Francisci Maroni [illegible] [illegible]

[illegible] auctoritate notarius, presentibus magnifici dom[ini] [illegible] predicto interfui [illegible] scripsi
et publicavi, signoque et nomine meis consuetis appositis roboravi.

Tenor autem dicti instrumenti producti per partes actoris [illegible] vobiscum notarii [illegible]
[illegible] fuit in hoc [illegible]

acto: A /

In Christi nomine amen. Anno a nativitate eiusdem millesimoqua-
dringentesimoquinquagesimo, indictione xiij. die mercurii nono
mensis decembris. Actum Utini sub logia terrelle, presentibus
[illegible] doctoribus domino [illegible] domino [illegible] et
domino Joseph, ser Antonio [illegible], ser Antonio de [illegible], ser Mattheo
[illegible] ser [illegible] de [illegible], ser Johanne [illegible] notariis [illegible]
magnifica domini locumtenentis testibus et aliis. Ibique coram m.
et generoso viro domino [illegible] Lauredano [illegible] pro serenissimo ducali
dominio Venetiarum etc patrie Foriiulii locumtenente dignissimo pro
tribunali sedente [illegible] eius [illegible] legum
doctore domino Bartholomeo de [illegible] vicario suo [illegible]
comparentibus nobile viro ser Thoma de [illegible]
egregio doctore domino Johanne de [illegible] eius advocato ex
una parte, ac egregiis doctoribus domino Antonio de [illegible]
et domino Antonio [illegible] de [illegible], [illegible] de [illegible]
pro ea parte ex alia, et [illegible] domini Antonius de [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
inter predictas partes, ut patet manu mei notarii [illegible]
[illegible] [illegible] de [illegible] et [illegible]
[illegible] debitores [illegible] ipsi domino Thome, quod [illegible] in [illegible]
preiudicium [illegible] in [illegible] petitorio suo. [illegible]
[illegible] nomine dicti ser Thome, [illegible]
erat [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nullatenus [illegible]

[illegible] pretextu [illegible] petitio [illegible]
dicta verba in narratione contenta, nullum habent fundamentum
confessionis, videlicet quod dictos homines intelligitur confessos fuisse fore
debitores pro danda [illegible] pro aliquod tempus.

[illegible] dicitur [illegible]

Nota quod licet duoclis de qua fit mentio in termino [illegible] domini
domino Matheo [illegible] pro dictos actores, est
notata [illegible] omnis

Nota quod die veneris [illegible] mensis aprilis fuit festum sancti Marci [illegible]
[illegible] non fuit redditum jus.

festum sancti Marci et [illegible] Petri martiris

Nota quod die [illegible] mensis aprilis fuit festum sancti Petri
martiris [illegible] non fuit redditum jus.

[illegible] rogationum

Nota quod die lune [illegible] die martis [illegible] mensis may fuerunt duo
rogationum [illegible] fuit redditum [illegible]

vacatio [illegible]

Nota quod die lune [illegible] mensis may non fuit redditum jus propter absentiam
magnifici domini locumtenentis et [illegible] Qui [illegible]
die dominica [illegible] ad Civitatem [illegible]

[illegible]

Nota quod die veneris [illegible] mensis may predicti [illegible] non fuit
[illegible]
[illegible] ad interrogandum duos testes contra illos de [illegible]

festum pentecostes

Nota quod die dominica [illegible] mensis fuit festum pentecostes
et die lune sequenti non fuit redditum jus.

festum sancti [illegible]

Nota quod die veneris penultima mensis may predicti non fuit redditum
jus propter festum sanctorum [illegible] quod fuit die
[illegible] sequenti

[illegible] et festum [illegible]

Nota quod die [illegible] mensis [illegible]
et die veneris [illegible] fuit festum [illegible]
[illegible] non fuit redditum jus

festum sancti barnabe et antonii de padua.

Item quod die xi° dicti mensis Junii fuit festum sancti barnabe et die veneris xiii° dicti mensis fuit festum sancti Antonii de padua quibus diebus dictus dominus locumtenens non sedit.

progresso terminorum domini Antonii de nordis

Die lune xv° dicti mensis consueta hora et loco audientie suprascriptus magnificus dominus locumtenens omnes et singulos terminos [illegible] [illegible] dominus Antonius de nordis propter eius absentiam, quia fuit ad [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] statu et gradu ad primam diem juridicam post eius reditum.

ferie messium.

Nota quod a die xxviii° dicti mensis Junii usque ad diem [illegible] Julii [illegible] non fuit redditum jus quia fuerunt ferie messium.

prorogatio generalis terminorum.

Nota quod suprascriptus dominus locumtenens die lune [illegible] dicti mensis Junii pro tribunali sedens et [illegible] aliquibus terminis suspendit et prorogavit omnes et singulos terminos [illegible] [illegible] in [illegible] statu et gradu ad primam diem juridicam mensis Augusti [illegible] [illegible].

Suprascripto presenti millesimo [illegible] die mercurii sexta mensis Augusti [illegible] hora [illegible] in castro [illegible] in loco audientie [illegible] coram suprascripto domino Nicolao [illegible] locumtenente et egregio legum doctore domino [illegible] [illegible] ad jus reddendum pro tribunali sedentibus comparuit suprascriptus dominus Antonius de nordis et in [illegible] [illegible] [illegible] non decurrisse [illegible] tempus neque currere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non decurrisse tempus ipsi domino Antonio dicto toto tempore quo fuerunt ferie [illegible] et [illegible] fuerunt prorogata [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible].

[illegible]

citra dnm Johem de [illegible] [illegible] [illegible]

Item eadem die martis post primum suprascripti, die veneris octava mensis augusti dns Johes de [illegible] non venit ad terminum.

Die martis xiij dicti mensis augusti circa horam [illegible] loco audientie predicte suprascriptus coram suprascripto dno locumtenente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dno Antonio de [illegible] ex una [illegible] dno Johanne de [illegible] ex alia [illegible] dno Antonio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dns Johannes [illegible] [illegible] non [illegible] cum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dns Antonius [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] dno Antonio de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Item [illegible] [illegible] dicti mensis augusti hora [illegible] loco audientie [illegible] coram suprascripto dno [illegible] [illegible] locumtenente [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] pro tribunali [illegible] dns Antonius de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dno Johanne de [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Item eadem die veneris xxviiij augusti fuit festum decollationis sancti Johis baptiste [illegible] fuit [illegible] [illegible]

decollatio sancti Johis baptiste.

Item [illegible] die [illegible] [illegible] mensis septembris [illegible] [illegible] non [illegible] ad terminum [illegible] die veneris [illegible] [illegible] mensis

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] ... ja

Suprascriptis millesimo indictione die [illegible] presentibus ... [illegible] ... magna [illegible] in loco solito audientie infrascripti domini locumtenentis presentibus discretis viris ser Antonio [illegible], ser Johanne de Montegianco, ser Raphaele de Bonalis [illegible] notariis ambobus notariis curie testibus et aliis pluribus. Coram magnifico et generoso viro domino Hyeronimo [illegible] [illegible] ducali [illegible] locumtenente et egregio legum doctore domino Guidone [illegible] de [illegible] [illegible] ad jus reddendum pro tribunali sedentibus, comparentibus dicto domino Antonio de [illegible] ex una et domino Johanne de [illegible] procuratore nomine ex alia, in termino presenti [illegible] quo [illegible] dominus Antonius petiit [illegible] dictus vero dominus Johannes dixit [illegible] appellatione [illegible] [illegible] [illegible] cum [illegible] dominus Antonius [illegible] certa [illegible] [illegible] ut posset opponere [illegible] [illegible] notario ad requisitionem [illegible] domini Johannis [illegible] a [illegible] dicte appellationis [illegible] notario [illegible] deliberationem [illegible] dicte [illegible] magnifici domini [illegible] [illegible] dominus Antonius [illegible] petiit copiam [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] fratrem [illegible]

Productio per Thomam [illegible]

[illegible] Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo [illegible] indictione [illegible] mensis [illegible] die [illegible] mensis februarii [illegible] hora, Actum [illegible] in Castro [illegible] magna [illegible] in loco [illegible] infrascripti domini locumtenentis, presentibus [illegible] fratre Jacobo [illegible] magistro [illegible] fratre [illegible] fratre Johanne [illegible] de Lovanio fratre [illegible] fratre [illegible] testibus [illegible] ad [illegible] Magistro [illegible] domino Nicolao [illegible] locumtenente, Et Egregio legum doctore domino [illegible] de [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] fratre Thome [illegible] fratre Nicolai de [illegible] [illegible], ab [illegible] ac dicto fratre Thoma et simul cum eo domino Johanne de [illegible] [illegible] ex alia [illegible] ad audiendum [illegible] domini locumtenentis [illegible]

[illegible]

conspexerunt ad domum ipsius fratris Thome [illegible]

plura per eos [illegible] dominum [illegible]

certos capitulo [illegible] dominum [illegible]

ad [illegible] eos non [illegible]

[illegible] ipsius capitulo [illegible]

[illegible] dixerunt, manent [illegible]

[illegible] ad

instantiam predicti domini Thome [illegible]

Nicolaum Falzetti, Nicolaum Zucchetti [illegible]

[illegible]

[illegible] ad domum predicti fratris Thome [illegible]

[illegible] Quam quidem

[illegible] fratris Thome [illegible]

[illegible] predictus [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Octobris [illegible]

[illegible] tempore [illegible]

[illegible] Octobris [illegible], qua

[illegible] ad diem [illegible]

Item eodem die lune octava mensis decembris [illegible] [illegible] [illegible] nec potuit [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] mensis decembris [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] dicta [illegible] peremptorie [illegible]

[illegible]

Item eodem die lune [illegible] mensis [illegible] [illegible] [illegible] dominum Johannem [illegible] [illegible] prorogavit terminos [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mensis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] audiencie [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] pro tribunali sedentis [illegible] [illegible] dictis dominis Antonio de [illegible] [illegible] [illegible] Johanne de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dictus Johannes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] velle opponere [illegible] Et [illegible] dictus Antonius [illegible] terminum [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] post festum nativitatis domini [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quibus ego notarius [illegible] [illegible] ad terminos [illegible] [illegible] dominum Johannem [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] terminos [illegible]

[illegible] intendebat a dictione nunc appellationis, [illegible] quod ipse ea [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicit [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] Dominus [illegible] dicti [illegible] [illegible]
in loco audientie [illegible] coram [illegible] domino locumtenenti
[illegible] domino [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Compar[illegible] dicto fratre Thoma [illegible] domino Johanne [illegible] patre [illegible]
domino Johanne et fratre Thoma [illegible] domino [illegible] petierunt [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] super dictione appellationis [illegible]
fratrem [illegible] [illegible] de qua [illegible] fuerunt [illegible] [illegible]
dominus [illegible] dixit quod ipse [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] se impedire de eis [illegible] domino Antonio de [illegible]
[illegible] quod [illegible] de [illegible] in hac causa appellationis [illegible]
[illegible] domino Johanne [illegible] [illegible] ipse dominus [illegible]
[illegible] quod ipse de [illegible] in hac causa [illegible] [illegible]
[illegible]. postque [illegible] domino locumtenens [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] domini [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ipsi [illegible]
[illegible] [illegible] domino Antonio de [illegible], [illegible] domino Antonio
data [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible], dixit quod ipse [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] quod [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] non [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] fratre Gregorius [illegible] [illegible] domini locumtenentis
fratre Raphael notario de [illegible] et ego. [illegible] [illegible] domini Antonii
[illegible] [illegible] domino [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] in quibus [illegible] ipse dominus Antonius de [illegible], [illegible]
Johannes [illegible] domino [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], quas [illegible] ipse dominus Johannes dixit non [illegible]

[illegible]

[illegible] ad ius reddendum pro tribunali [illegible] dicto domino [illegible] [illegible] predictis [illegible] appellatio [illegible] [illegible]

[illegible] dicti [illegible] ad ius reddendum pro tribunali sedentibus [illegible] [illegible]

[illegible] loco audientie [illegible] domino [illegible] sedentibus [illegible] domino [illegible] [illegible]

Supplico pro nunc [illegible] die veneris vigesima mensis februarii [illegible] post [illegible] in [illegible]

[illegible] singulos [illegible] in quibus [illegible] dni felicis de [illegible] antonius de [illegible] et Gregorius [illegible] qui [illegible] [illegible] in eodem statu [illegible] [illegible] post [illegible]

[illegible] dicti mensis februarii fuit factus [illegible] fuit redditus [illegible]

Die veneris [illegible] mensis [illegible] fuit factus [illegible] Gregorius [illegible] fuit redditus [illegible]

[illegible] lune [illegible] dicti mensis [illegible] dno laurentio [illegible] singulos [illegible] [illegible] [illegible] in eodem statu [illegible] ad plenum diem [illegible] post festum resurrectionis dni [illegible] prorogatur.

Supplico pro nunc [illegible] die lune [illegible] mensis aprilis [illegible] dno laurentio [illegible] dni felicis de [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] septima dicti mensis aprilis [illegible] dno laurentio [illegible] dni antonii de [illegible] qui [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] diem [illegible] post [illegible] redditum

[illegible] veneris nona dicti mensis aprilis [illegible] dno laurentio et [illegible] dno [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] dicto domino Antonio de Nocheto [illegible] de Carpo(?) [illegible] presentia dicti domini Johannis [illegible]

fuit dictus dominus Antonius ad [illegible] [illegible] stidencie(?) ad diem hunc [illegible] fuit

[illegible]

[illegible] mense quinto(?) [illegible] fuerit duas [illegible] [illegible] septima [illegible] non fuit redditum [illegible]

[illegible]

[illegible] Junii [illegible] [illegible] dominus Lovanium(?) [illegible] ad castrum [illegible] non fuit redditum [illegible]

Die veneris xi Junii [illegible] hunc [illegible] dicti [illegible] [illegible] [illegible] infirmitate Antonio filii [illegible] qui [illegible] infirmus [illegible] post [illegible] dicto [illegible] [illegible] [illegible] frater [illegible]

[illegible] ipsius [illegible] [illegible] Lovanius(?) post [illegible] [illegible] [illegible] Jeronimo Barbadico [illegible] Guidone de Alano(?) [illegible] dominus Antonius de Nocheto [illegible] domino Johanne de Carpo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Die lune decimo dicti mensis [illegible] [illegible] dominus Lovanii(?) [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] quo [illegible] dominus Lovaniensis(?) [illegible] [illegible] ad redditum [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] p̄ fohe de armignaco [illegible]

[illegible]

[illegible] dn̄i laurencii dei [illegible]

[illegible] firmos ad dum [illegible]

[illegible]

[illegible] ad hoc dn̄o Antonio de [illegible]

[illegible]

[illegible] firmos [illegible]

[illegible] prorogant [illegible]

[illegible] post [illegible]

[illegible] aplica fuit [illegible]

[illegible]

[illegible] fuit [illegible]

[illegible] p̄ [illegible] de [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] fuit [illegible]

[illegible]

[illegible]

dicto dno [illegible]

Johannem de [illegible] ex altera dno Antonio presente et [illegible] Johi

sibi responderet si volebat [illegible] quod [illegible] committat alicui

doctori in [illegible] vel quod [illegible] summantur [illegible]

quod dno locumtenens eam committat [illegible] dno Johni

[illegible] velle [illegible] cum Conrado de montengelo super hoc [illegible]

[illegible] fuit ad presentiam [illegible] dni Antonii ad [illegible]

[illegible] sua super hoc ad primam diem juridicam [illegible]

[illegible] dno Antonius [illegible] dnum Antonium

[illegible] nomine quod sibi non currunt [illegible]

Die [illegible] xviij dicti mensis [illegible] hora [illegible] loco [illegible]

[illegible]

[illegible] dno [illegible] de [illegible] capitaneo [illegible]

[illegible] pro tribunali sedenti [illegible] dicti

dno Antonio de [illegible] nomine [illegible] dno

Johe de [illegible] ex altera presentibus dicto dno Antonio

[illegible] dno Johannes [illegible] quod ipsa causa

committat alicui ex doctoribus [illegible] dno

Johanne dicente [illegible]

[illegible] committat [illegible] fuit dictus dno Jo

[illegible]

[illegible] juridicam [illegible]

Notum quod die lune [illegible] dicti mensis [illegible] fuit [illegible]

[illegible] fuit [illegible]

Item die lune [illegible] mensis [illegible] fuit [illegible]

[illegible] dno fuit [illegible]

[illegible] die [illegible] hora [illegible] in castro [illegible] magno [illegible] domino paulo [illegible] [illegible]
[illegible] dicto domino antonio de nordis [illegible]
[illegible]
[illegible]
poterant [illegible] et [illegible] dominus iohannes fuit [illegible] de [illegible] [illegible] ipse dominus antonius non [illegible] [illegible] non [illegible] nec [illegible]
[illegible]

Item [illegible] dominus [illegible] fuit [illegible] non fuit [illegible]

[illegible] hora [illegible] et [illegible] dicto domino antonio de [illegible] et dominus iohannes de [illegible] [illegible] fuit [illegible] [illegible] iohannem, ut [illegible] [illegible] etiam ipse [illegible] [illegible]
[illegible]

Nota [illegible] sabbati [illegible] fuit [illegible] [illegible] iohannis baptiste [illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible] hora [illegible] [illegible] domino [illegible] [illegible] domino [illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible] ipse [illegible]

[illegible]

[illegible] p[re]fatus d[omi]n[u]s [illegible] [illegible]

[illegible] suspectos suos, et admonuit ipsos fr[atr]es ad [illegible]

[illegible] ipsos suspectos ad [illegible]

1429

Hermannus [illegible] canonicus ... subdelegatus auctoritate apostolica iudex specialiter deputatus
venerabili viro domino [illegible] ecclesie collegiate [illegible] salutem in domino [illegible]
Propter [illegible] dilecti Jacobi notarii [illegible] nobis [illegible]
[illegible] est vos [illegible] obligatum [illegible] pro labore
pro [illegible] vobis in [illegible] [illegible] nobis
[illegible] ante dictos Jacobum [illegible] [illegible] Antonium
[illegible] Antonium [illegible] [illegible] pro
[illegible] Et vos dictum [illegible] [illegible] ad [illegible]
[illegible] ad primam [illegible] [illegible] vobis [illegible]
[illegible] districte sub [illegible] mandamus quatenus infra [illegible]
[illegible] cum eodem Jacobo notario [illegible] premissis
[illegible] [illegible] mandato [illegible]
[illegible] coram nobis ut [illegible] [illegible]
[illegible] legitime [illegible] [illegible] et iustitia
[illegible] Datum [illegible] aprilis [illegible]

Inches 1 2 3 4 5 6 7 8
Centimetres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Farbkarte #13 B.I.G.
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black